MSS. #502

uniecta
Brunus de pulsis et
philippus eius filius
stendomus to patre

Nicolaus qu[ondam] filii de Fortino
de Talmason
Petrus et Daniel fratres filii Menici
de Fortino de Vignono
Iohannes qu[ondam] Petri Malay et
filii Leonardi de Grays
Nicolaus Stephani ~~de~~ ...
testes. Bartolomeus filius qu[ondam]
Salvatoris. Daniel ...

TEMPLE UNIVERSITY
PHILA., PA.
LIBRARY

H. A. COCHRAN
COLLECTION

MS
502

2

Jesu xpe amen

Infrascripti sunt condempnatos facte sub provido viro magistro Iohe
de Zeno potestate Purzil et

Anno dni quarto mens febr Purzil in iudicio presentibus Iohe
petro de portum notario Purzil s philippo de Lanugna
et s Iohe petro del Riza testibus Et aliis Hendricus
quond Regis fuit condempnatus sol xl qa luxit
ad taxillos contra confines appositos p duos et Antonius
spiatus fideiubsit pro

...bo testibus Et aliis Almaricus filius s Jacobi
...natus sol xl octavo
...t pro

Item

...ssto quetino
...qu
...
...dam
...s. de
...s filius s Franc
...notario sol octav
...deiubsit pro

...us filii s Iohes colosy
...sol octav pdeta
...deiubsit pro

...presentibus magistro pi
...tuni ... Ber
...
...retus
...
...t
...ndep
...ntia et

MSS. #502

uniceta
Brunys de pulsis et
Philippus eius filius
[illegible] eo parte

Nicolaus [illegible] filius de fortmo
de talmason
Petrus et Danck fre[illegible]
de fortmo de [illegible]
Johannes [illegible]

2

In xpi noie Amen.

Infrascripte sunt condempnationes facte tempore prudentis viri magistri Iohis del Zeno potestatis Puzzol etc.

Primo die quinto mensis febr. Puzzol in iudicio presentibus Iohe petro de portum notario Puzzol. Philippo de Lavagna et Iohe petro del Viza testibus Et alijs Hendricus quondam Regis fuit condempnatus sol. xl. quia luxit ad taxillos ex confines appositos per duos. et Antonius spiciatus fideiussit pro eo

~~Eo die et loco testibus Et alijs Zamariacus filius quondam Iacobi petri gastaldi de Puzzol fuit condempnatus sol. xl. occasione predicta et Hendricus quondam Regis fideiussit pro eo~~

Eo die et loco testibus Et alijs Zanulinus de certo guerino textor fuit condempnatus in libr. quatuor quia ... nocte ad taxillos ex confines. et Cosmus de ... fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus Et alijs Zanatus filius quondam Franc... Glangete fuit condempnatus in libr. quatuor sol. occasione predicta et Nicolaus pilizarius fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus Et alijs. Nicolaus filius quondam Iohes colosy fuit condempnatus in libr. quatuor sol. occasione predicta et petrus colosy eius patruus fideiussit pro eo

Die septimo febr. Puzzol in iudicio presentibus magistro pizolo. Antonio pitemo. Daniele de ... magistro Bartolomeo marescalco testibus Et alijs Antonius pitetus quondam Dima de Puzzol fuit condempnatus in libr. xxv sol. pro certo furto quod commisit in ... et domina Dorathea eius mater fideiussit pro eo tam pro condempnatione quam pro ablatis et obligavit omnia eius bona presentia et futura.

TEMPLE UNIVERSITY PHILA., PA. LIBRARY
373419
H. A. COCHRAN COLLECTION

Die viij febr. purzel in iudicio. presentibus rosse rosse not.
vitaliano amagro Vincencio barberio testibus
sol. et aliis Nicolaus gerez tomasy del zuto
fuit condemnatus in sol. xl. quia dixit ex iniuria
in die ut confess. fuit

Eo die et loco testib. et al. Andreas fuit roberti
de Cowrech fuit condemnatus in sol. xl. quia in
cisit etia signa et terminos inter eo nos vetero et
Dulmaz de plebe et Philippus de la vigna
fideiussit pro eo

Die xv febr. purzel in iudicio presentib. daniele done
Cosprane et [illegible]mayano test. et al. Lazarus de palsis
fuit condemnatus in sol. xl. quia dixit aliqua verba
iniuriosa tondrecello boseti et Nicolussi de canton
de [illegible] fideiussit pro eo

Eo die et loco testib. et al. Berta de palsis fuit
condemnatus in lib. quatuor sol. quia [illegible] de nocte
ex iniuria ut confess. fuit et Bartolussa [illegible] fideiussit
pro eo

Eo die et loco testib. et al. Cipriatus de purzel
fuit condemnatus in soldis xxv par. quia vendidit
vinum ante pontis [illegible] ad manum

Eo die et loco testib. et al. Menegini de Barubero
fuit condemnatus sol. x. quia ivit per unum campum dey
de palsis ubi non erat it et tondrecellus fideiussit pro eo

[Vault]
KE
1302
P8
Ms.

Die xxiiii febr. Purzil in iudicio presentibus Hemerardo [illegible] testibus
Et al. Zanninus quondam Iohannis de Viladolt fuit condepnatus in libr.
quatuor, sex. quia tulit [illegible] contra confines de nocte [illegible]
et magister Pizolus [illegible] fideiubsit pro eo

Die xvi° febr. Purzil in iudicio presentibus Iohanne not. Daniele Capranie
testibus Et al. Franciscus filius Berti de Purzil fuit condepnatus
in xii par. sex. quia percussit Iacobum filium ser Bndicti de Purzil
et Zaninus Pilipaulo fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus Et al. Iacobus filius ser Bndicti fuit condepnatus
in xii par. sex. quia [illegible] sanguinem [illegible] Francisci predicti et
Zaninus de Passis fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus Et al. Dona Catterusa Stazonula fuit condepnata
sex. xl. quia per iuratos inventa fuit una libr. olei non iusta
et Antonius eius gener fideiubsit pro ea

Eo die et loco testibus. Et al. ma[gister] Ziest Daniel Pilipaulo fuit condep-
natus in xxx par. quia unum eius quarterium inventum fuit per iu-
ratos non iustum et Antonius eius filius fideiubsit pro eo

Eo die Purzil super platea presentibus magistro Benvenuto barberio Malandrino
[illegible] testibus Et al. Raynaldus Sartor quondam [illegible] de
Purzil fuit condepnatus libr. [illegible] par. quia dedit de pugno Zanatto
Pilipaulo et pro verbis iniuriosis et quia male [illegible] fuit probatum
fuit

Die quinto marcii Purzil in iudicio presentibus Daniele Capranie magistro
Benvenuto barberio testibus Et al. Odoricus filius Cossi fuit condepnatus
libr. quatuor sex. quia tulit de nocte contra confines et Antonius Sacagnus
fideiubsit pro eo

Eo die et Loco testib. Et al. Vitalianus Raynaldus sartor
fuit condempnatus ss. gross. par. qa acceprit unu lignu de clau
sura Iacobi mani et Hendricus de La Campagna fide
iussit pro eo

Eo die et Loco testib. Et al. Hemmaardus quond. Murony de
Puzzil fuit condempnatus ss. decem par. qa ei bestie fuerunt
invente faciendo dapnu in uno campo Petri Vincency et
Iohes Umati fideiussit pro eo

~~Die xv mes. marcy Puzzil in Iudicio pntib. Iohe not. Dinco
Prone testib. Et al. Bertuginus spitus fuit condempnatus
ss. xx. par. qa vendidit vinu de nocte post cornu tercium
Cyprine et Hendricus de Lacampagna fideiussit pro eo~~

Die xvi mes. marcy Puzzil in Iudicio. pntibus
Damele Coprame ser Francisco quond. Dinca. Dinco pare
testib. Et al. Zanatus pulipinulo fuit condempnatus soldos
viginti par. qa vendidit vinu no pretiu ad mensu
ut pblatu fuit. et Antonius pbr fideiussit pro eo

Eo die et Loco testib. Et al. Duncus dictus minnes
quond. ser Alexy de plebe fuit condempnatus sol. viginti
gross. par. qa expresit pbrum Dinucleum ut confess. fuit

Eo die et Loco testib. Et al. pbr Daniel filius
magistri Bonvenuti barbery de Puzzil fuit condep
natus lib. gross. par. qa no obedivit mandatis
patatis (?) ... de no Nycando cu dicto dominico dicto
Minisco et Bertho ... fideiussit pro eo.

Eo die et loco testib. Et cet. Idem presbyter daniel
fuit condempnatus sol. xl. qa circa domo ipe-
dix predicto ammiso ego extraheream tibi colum
si nollem sicuti unum gracile et predictus bertus
fideiubsit pro

Die iiij mens. marcij aprilis puzil in iudicio. presentibus
daniele cipriane spinato et magistro antonio philipacio
testib. Et cet. leginaldus de fantono de ronzeto fuit condem-
natus sol. xl. qa dimisit pre bona eius magna de domo
sua annam postqua se gesserat extra dicty et admungendo
uxor dma de ronchis no ipam reduceret ex. consortium
et ser franciscus gramzeta fideiubsit pro

Eo die et loco testibus Et cet. magister pizolus cerdo fuit
condempnatus sol. xx. par. qa post sonu campane vendidit vi-
nu et contra fuit et petrus vincenci fideiubsit pro. Vz
obligavit eis domu sitam in puzil

Die quinto mens. aprilis puzil in iudicio. presentibus iohe not.
de maximo. dinco malandrino testibus. Et cet. ser cossius de
fonticogalo fuit condempnatus sol. xl. qa no fecit arm...
ad sufficienciam ut erat impactus et magister pizolus cerdo
fideiubsit pro

Eo die et loco testibus Et cet. bartolussius aglini de vilasaura fuit
condempnatus sol. x. par. qa eius bestie fecerunt dampnum in orto magistri
antonij philipacij et ser betus cossij fideiubsit pro

Die viij mens. aprilis puzil in iudicio presentib. artuyno spinato
zampetro de portum. ser cosia testib. Et cet. percetus de puzil
fuit condempnatus sol. xl. qa dix aliqua verba enormia filie
bartolamei betti de puzil et franciscus eius filius fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et c. Segna de portarum pulsis fuit condepnatus
soldos xx par. quia accepit unam lanceam pro sua in portam
inferiorem et dona Bartolusa eius mater fideiussit pro eo

Die xii mensis aprilis presentibus in iudicio presentibus Daniele domine Copaine magistro
Benvenuto barberio testibus et c. Petrus Pieri de pulsis fuit condepnatus
libras tres et sol. [illegible] par. quia ivit piscatum in roza absque licentia
et [illegible] eius socius [illegible] de pulsis fideiussit pro eo

Die xviii mensis aprilis presentibus in iudicio presentibus Tortuyno Spinato
Pizolo eius, Berardo testibus et c. Nicolaus Sabete de Puzollis
fuit condepnatus ss. x. par. quia aperuit molam septimam [illegible] et
licet [illegible] dedit [illegible] eius socium

Eo die et loco testibus et c. Segna de pulsis fuit condepnatus
soldos decem par. quia accepit unam lanceam [illegible] Cortina
Benvenuti Iohannis de [illegible] de pulsis et dominus eius [illegible]
[illegible] fideiussit pro eo

Die tertia mensis maii presentibus in iudicio presentibus Iohanne notario Daniele Copaine
magistro Pizolo testibus et c. Iohannes Lupus fuit condepnatus sol.
xl. quia dixit aliqua verba iniuriosa [illegible] Danieli ut confessus fuit

Eo die et loco testibus et c. Zaninus filius Fabri de Bonred
fuit condepnatus ss. xxx par. quia traxit cultellum [illegible]
sacerdotem de Bonred ut confessus fuit et Zaninus [illegible]
fideiussit pro eo

Die xiii mensis maii presentibus in iudicio presentibus magistro Iacobo
[illegible] et Iohanne notario [illegible]
testibus et c. Iohannes Lupus [illegible] de Puzolis fuit
condepnatus libras [illegible] par. quia dedit de uno lapide sub
mentum Petro de Plebe ut confessus fuit et [illegible]
eius patruus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et c. idem Petrus de Plebe fuit
condepnatus libras duodecim par. quia percussit Iohannem [illegible]
[illegible] cicatrice ut probatum fuit et
uno cultelo [illegible]
Dinus de Plebe eius frater fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Dominicus Bazarinus fuit condempnatus libras xxv parvorum quia tenuit taberna post horam ut confessus fuit et Franciscus Fabri fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Henricus Weys fuit condempnatus solidos xl quia lusit ad taxillos die xv post ferias pasce et Mayamo de Inkassura fideiussit pro eo

Die xxij mensis may Purzil in iudicio presentibus magistro Bonincontro barberio Marzano testibus et aliis Morigonus filius Iacobi Petri qui staldi fuit condempnatus solidos xl quia dixit verba iniuriosa Vitaliano et Mines de plebe fideiussit pro eo

Die xxij mensis may Purzil in iudicio presentibus Iohanne notario Daniele Sopre Iohanne Tolosii testibus et aliis Betus filius Cosii de Fontefrigido fuit condempnatus libras xl parvorum quia non voluit dare carnes Gumo... Henrico de Purzil et Nicolaus Magnusy fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Petrus Gennevardus fuit condempnatus solidos lx quia dixit verba iniuriosa Petro Berto et Marcus eius filius fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Conradus de Purzil fuit condempnatus libras xij parvorum quia cepit Mines per brachium ut confessus fuit et Detus Mines fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis supradictus Mines fuit condempnatus libras xij parvorum quia cepit Detum Conradum per brachium et Detus Conradus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis supradictus Conradus fuit condempnatus solidos xl quia lusit ad taxillos in quadragesima mensis festi pascatis

Die xxiiij mensis may prezzil in judicio presentibus Ignatio
ducio Germane testibus Et cetera Bonnerardus de prezzil
fuit condemnatus ff x . par quia eius opera fuit inventa
in campo Nicolai Magnussi et

Eo die et loco testibus Et cetera Jacobus Mayani fuit condemnatus
ff x quia eius bestie fuerunt invente in vinea Antonij Maynardi
et Antonius eius fuit fideiussit pro

Die xxvj mensis may prezzil in judicio presentibus Daniele Sopranc
Ytaliano Pitrino magistro Benvenuto barberio testibus Et cetera
Petrus Colossi fuit condemnatus sol xl par quia dixit verba
iniuriosa magistro Benvenuto barberio predicto et et Antonius
Maynardi fideiussit pro

~~Eo die et loco testibus Et cetera Cosmus de Fontefrigido fuit
condemnatus sol x quia carnes fuerunt invente non iuste
ponderate secundum pacta macelli~~

Eo die et loco testibus Et cetera Bolusius filius Benerardi fuit
condemnatus ff xxv par quia dixit verba iniuriosa Petro Tan
pele et idem Petrus fideiussit pro

Eo die et loco testibus Et aliis Petrus Tanpele fuit condemnatus
sol xxv par quia dixit verba iniuriosa dicto Bolusio et idem
Bolusius fideiussit pro

Die iiij mensis Junij prezzil in judicio presentibus Johanne Colossi magistro Benvenuto
barberio Johanne Petro testibus Et cetera Cosmus de Fontefrigido fuit condemnatus
sol xx quia sibi fuerunt invente carnes non ponderate et Johannes notarius
fideiussit pro

Eo die et loco testibus Et cetera idem Cosmus fuit condemnatus sol xl quia
non habuit carnes loco et tempore et idem Petrus fideiussit pro

Eo die et loco testib(us) Et al(iis) Johannes not(arius) p(re)dictus fuit co(n)dempnat(us)
ff [illegible] quia dix(it) verba iniuriosa Jacobo filio s(er) Benedicti

Die viij Junii p(re)sent(er) in iudicio p(rese)ntib(us) s(er) Iohe colosii . mariano dnco
p(er)one testib(us) Et al(iis) Johes de maniacho fuit condempnatus s(olidos) xl
q(ui)a [illegible] [illegible] paste et Nicolaus [illegible]
fideiussit p(ro) eo

Eo die et loco testib(us) Et al(iis) Franciscus petri [illegible] fuit co(n)dempnat(us)
ff [illegible] intraverunt ortu(m) [illegible] betti et hendricus
[illegible] fideiussit p(ro) eo

Die x Junii p(re)sent(er) in iudicio p(rese)ntib(us) s(er) Antonio pitrino . Johe
[illegible] Zanato [illegible] testib(us) Et al(iis) Cosim(us) de fonte frigido
fuit condempnatus s(olidos) xl q(ui)a [illegible]
[illegible] zanubino textore

Eo die et loco testib(us) Et al(iis) Vitalian(us) [illegible] s(er) daniele fuit
condempnatus s(olidos) xl q(ui)a dimisit ludere [illegible] suu(m) et [illegible]
baldus iuratus fideiussit p(ro) eo

Eo die et loco testib(us) Et al(iis) Zanubin(us) textor fuit condempnat(us)
s(olidos) xl q(ui)a [illegible] ut [illegible]

Die xiiij mensis Junii p(re)sent(er) in iudicio p(rese)ntibus daniele [illegible] testib(us) Et al(iis)
franciscutto filio s(er) Iohis Iordani et [illegible]
s(er) Jacobus [illegible] fuit condempnatus ff x [illegible] q(ui)a dimisit [illegible]
mentu [illegible] tayamenti de [illegible]

Die xv m(ensi)s Junii p(re)sent(er) in iudicio p(rese)ntib(us) s(er) Antonio pitrino
daniele [illegible] testibus Et aliis s(er) Cosimus de fonte
frigido fuit condempnatus s(olidos) xl q(ui)a no(n) voluit dare carnes dnco
p(er)oni

Eo die et loco testibus Et al(iis) Idem Cosimus fuit condempnatus
s(olidos) xx q(ui)a carnes fuerunt vendite no(n) iuste ponderati ut
p(ro)batu(m) fuit

Eo die et loco testib(us) et al(iis) Ignatius de Purzel fuit
condemnatus ß xxx par(vorum) q(uia) vendidit vinum aq(ua) positu(m)
fuit ad ma(nu)m et Ignatius philipatius fideiubsit p(r)o eo

Die xxviij junii purzel in judicio p(rese)ntib(us) magistro daniele
philipatio / Jacobo peterpasoldi / ribaldo et Tiseuto fuit purat
Rodulphus Bele ultris fuit condemnatus ß xx par(vorum) q(uia) bos
eius erat fuit inventa faciens dapnum ll(ibri) ssio d(e) ult(ra) agra
et [illegible] vdoiens Segne fideiubsit p(r)o

Die q(ua)rto mensis July purzel in judicio p(rese)ntibus vitaliano . daniele
Soprane [illegible] testib(us) et al(iis) Rodulphus Belunis fuit
condemnatus ß x q(uia) eius capra fecit dapnum in [illegible] orto lussij
de ult(ra) agra

Eo die et loco testib(us) et alijs magist(er) przolus [illegible] fuit condemnat(us)
sex . xl q(uia) vendidit vinum eo positu(m) ad manum et iniusta
mensura et [illegible] fuit eo

Die xvj mens(is) July purzel in judicio . p(rese)ntibus magistro przolo
hemmerardo . Johe petro testib(us) et al(iis) Jacobus filius s(er) Benedicti
fuit condemnatus ß xxx par(vorum) q(uia) traxit [illegible] cultellum
grim Franceschinum medicum et daniel Soprane fideiubsit
p(r)o eo

Eo die et loco testib(us) et al(iis) Johes Batista fuit condemnatus
ß . l . par(vorum) q(uia) eius filius percussit supradictum Jacobum ut p(ro)batu(m)
fuit et

Eo die penultima July purzel in judicio p(rese)ntib(us) magistro
Jacobo ascalis . daniele Soprane testib(us) et al(iis) Ignatius de
purzel fuit condemnatus lib(ras) tres sex p(ro) vinum venditum no(n)
positum ad manum et mensuratum iniusta mensura / et [illegible]
tosij fideiubsit p(r)o eo

Die xxiij mens aug. pinzik in iudicio presentibus Adalgerio de Castello Franciscuto de Montereguali Vicar. pinzik. domino preone testibus et al. Odericus filius ser Cossij de Fontefrigido fuit condempnatus lib. vij par. quia vulneravit Nicolaum cum uno verso supra caput cum effusione sanguinis. Dedit[?] cum vno verso sup. caput cum effusione sanguinis et Nicolaus Blaunteus quondam Regis fideiussit pro

Die xij mens septembris pinzik in iudicio presentibus presbitero Pinel mo magistro Bonvenuto Barbero testibus et alijs Nicolussa uxor Claretti de pinzik fuit condempnata sol. xxv par. quia acce pit uvas de vinea Tedrussi bele ut confessa fuit et Claretus predictus fideiussit pro ea

Eo die et loco testibus et alijs Tomasius de Vonchis fuit condempnatus sol. xx par. quia accepit uvas de Clausura Blasij de Vonchis et pro ipso obligavit vnum eius moltonem

Die xvj septembris pinzik in iudicio presentibus Iohanne not. magistro Bonvenuto barberio Iacobo not. testibus et alijs magister Bonvenutus barberius fecit securitatem presbitero Danielis cum filio de lib. quinque par. quia ipse presbiter Daniel vulneraverunt Mariam Mattani cum effusione sanguinis ut probatum fuit

Die xxiiij septembris pinzik in iudicio presentibus Iohanne not. domino preon testibus et alijs Articus filius Andree fuit condempnatus sol. xl quia vendidit vinum et non implevit metam et Arcticus filius Iacobi de Talponedo fideiussit pro

Eo die et loco testibus et alijs supradictus Articus condempnatus fuit condempnatus lib. quinque quia dixit verba iniuriosa testatim et supradictus Articus Iacobi fideiussit pro

Eo die et loco testibus et alijs ser Cossius de Fontefrigido fuit condempnatus sol. x quia non ponderaverunt carnes [illegible] Berizedo de pinzillis

Die iiiia octubr. puczil in iudicio presentibus mayano et
duciolo precone testibus Et c. Bartolusius filius henneraldi
fuit condempnatus ss x quia eius equus fecit dampnum in campo
nicolusii de cantario et c.

Die iiiia octubr. puczil in iudicio presentibus henneraldo duciolo
precon. testibus Et c. pugliis nepos cosii fuit condempnatus
ss x par. quia segavit herbam in prato bertoli betti que
stabat ad affictum actareto ut confessus fuit et c.

Die xxii octubr. gasparinus qui fuit de pulcinico
fuit condempnatus ss xxv par. quia evaginavit
unum cultellum contra quendam federicum de bern.

Die xxiii dicti mensis et c. gasparinus fuit condempnatus
ss xx quia ipsum fuit quod iam sunt xxiii mensis
et ultra ipse lucta ad ruxalos cum berto filio
cosii de fontefrigido ut confessus fuit

Eo die et in iudicio supradictus bertus fuit
condempnatus ss xx quia lucta cum dicto gasparino
ut confessus fuit et cesar filius pizoli fideiussit pro

Die xxvii mensis Novembr. puczil in iudicio presentibus francischuto de
montecroxili duciolo precone testibus Et alijs henneraldus de puc-
zil fuit condempnatus sol. xx par. quia nolebat dare unum zanatto
afferente pignus ut probatum fuit

Die x Junii puczil in iudicio presentibus duciolo precone et
et c. Baldessinus sartor de puczil fuit condempnatus
ss xxv par. quia comisit ... tornasii ut confessus
fuit

Die xxiiij Jan[uarii] Nicolaus pilipar campanus fuit condempnat[us] ss x. pvz
q[ui]a cu[m] bos dedit dapnu[m] in campo petri barattij ut p[ro]bat[ur].

Eo die et loco testib[us] Et al[…] Blasius filij cassij fuit condempnatus ss
.xx. pvz q[ui]a vendidit carnes no[n] ordinatas p[ro] p[re]c[i]o ut const[at].

rebe
rmen
antors
ra

In xpi noie amen

Infrascripte sunt expense facte per prudentem virum magistrum Johannem del zeno potestatem purzilie Regente per Nobiles dominos comites de purzil sub electione potestarie egregii viri domini dertici comitis de purzil sub millesimo iiii nonagesimo nono Indictione septima die et c

Primo die secunda mensis februarii expense pro una fune pro ponendo antonium parentum mituri (?) et ponendo ipsum ad torturas pro furtis commissis per eum — ss xxxviii par

Item eodem die expense pro duabus corigiis pro ligando manus ipsi antonio — ss ii par

Item expense pro mittendo acceptum una cignola (?) de portum pro ponendo illum ad torturas dicti simoni Rabosi (?) ss iiii par

Item expense de mandato dominorum Jacobi et bezalie (?) fratrum pro mittendo una literam domino capitaneo de portum ss ii

Item expense pro mittendo una literam de purzil braugnerie (?) super facto talearum que debebat ire varmu (?) ss xiiii

Item expense pro aptando cadena pontis superioris et pro aptando [illegible] dicti septimino fabro — ss xxviii

Item expense pro aptando portam pontis superioris que fuit combusta penes portelum pro assidibus pro clavibus et pro magistro ss xv — Item de [illegible] antonii

Item expense pro una cignola empta — ss xx

Item expense pro lignamine pro faciendo restelum pontis superioris pro tolis dicti restelli pro tolis restelli penes danielem (?) ne fortane (?) pro lignamine dominicule custodum penes restelum — lib xiii ss xviii

Item expense pro xxiiii assidibus de pecio empte a monte regal et pro duabus assidibus [illegible] empte azuleto pro claudendo dictam dominiculam et pro latando — lib iiii par

Item expensi pro duobus cancris pro restelo ponderis xxviii libr.
pro aptando duos cancretos pro restelo necnon pernos
ad dictum damicle et pro clavis de quatuor par singulo
pro restelo —— libr. septem par. dati fabro de Vo:

Item expensi pro una cadena pro aptando et claudendo restelum
pro clavis pro domuncula pro aliquibus clavis pro restelo
veteri pro aliquibus clavis pro reparando armaturas
pontis superioris dati magistro Bertho fabro libr. quatuor
et ss. xvi

Item expensi dati Zuleto qui laboravit ad dictum opus
resteloru et domuncule septem diebus cum dimidio pro sega
dura ad spranghas restelli novi —— libr. septem ss. liii p.

Item expensi dati Danieli quetum qui laboravit duobus diebus
ad dictum restelum —— ss. xxiiii

Item expensi dati Paxeto marangono qui laboravit ad dictum
opus duobus diebus —— ss. xx

Item expensi dati Johanni Vinatori et Antonio de Querzho de
Palsis qui laboraverunt ad dictum opus uno die ss. xii

Item expensi pro faciendo opus supradictis laboratoribus et pro
dando potum cavatoribus lignaminum pro pluribus diebus libr. vi

Item expensi die ultima Junii dati Desiderato nec tunc pro
dictatis sui salarii —— libr. septem ss. x.

Item expensi pro iii cuppis pro cuprendo domunculam resteli
superioris —— libr. iii par.

Item expensi pro faciendo cuprire dictam domunculam per magistrum
expensis horis pro faciendo aptare duo hostia ad necessarium
ss. xvi

Ite(m) expen(dit) p(ro) quatuor asidib(us) p(ro) cupiendo grappu pontis superioris una vice et(iam) magistro p(ro) clavibus ff xxxviii

It(em) expen(dit) ff [illegible] par(vos) p(ro) ~~una lit(ter)a~~ uno equo accepto ad naulum p(ro) eundo [illegible] p(ro) ordinando una litteram d(omi)ni [illegible] [illegible] qua mittat p(ro) defendendo p(ro) ser Daniel(e) no [illegible] obediret potestati Pruzeli cum [illegible] [illegible] nulla

Item expen(dit) p(ro) centum et xx. asidib(us) p(ro) aptando adsedile et [illegible] ff xlvi par(vos)

Item expen(dit) p(ro) una aside p(ro) clavib(us) et p(ro) magistero ff xvi par(vos)

It(em) expen(dit) p(ro) aptando cadena pontis superioris ff viii par(vos)

Die penultima novembr(is) expen(dit) p(ro) naulo quatuor equor(um) [illegible] una [illegible] potestate [illegible] [illegible] duob(us) iuratis et [illegible] p(ro) [illegible] ordinandi statuta Pruzeli et ordinando [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] de [illegible] ff xxx par(vos)

Ite(m) expen(dit) dat(os) [illegible] p(ro) ponderando carnes p(ro) stadera duor(um) lib(rarum) [illegible] ff decem par(vos)

It(em) expen(dit) p(ro) aptando una stadera p(ro) duo et [illegible] una busa ff xx.

[illegible] tebe [illegible] Simeon al canton

It(em) die x. Ian(uarii) expen(dit) dat(os) Desiderato not(ario) p(ro) [illegible] [illegible] salari(o) lib(ras) septe(m) ff x.

It(em) expen(dit) dat(os) d(omi)no Pagano p(ro) tota domo qua [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] fuit de mandato duor(um) [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ducat(os) [illegible] [illegible] lib(ras) quatuor ff decem singulo ducato

Item expen. dati uni nuncio qui tulit unam literam planiti Vaugnetz ß v.

Item expen. de mandato dni. locumtenentis et tota domo dati Danieli Cosme qui iuit Ciuitatem Aurelian. unam literam dnorum pro excusando dnos. quia non patiuntur ire ad planitum ~~fex lx~~ libr. iii ß

Item expen. pro clauibus pro aptando granariu[m] pontis ß vi.

Incipit nove anni

Infrascripte sunt expense facte sub domino Daniele de la Sopra honorabili
potestate Purziliarum Regente pro nobilibus dominis Brizalia
Pagano et Guidone Comitibus de Purziliis sub
anno ... indictione ...

Primo expen in die carnisprivii pro mittendo unam litteram
Brixinensi que dirigebat ... patria ff vj pr

Item expen primo anno quod stetit in hospitio x diebus quod erat ...
de Sacilo et fuerat pro duobus sequestratus ...
de Sacilo fecerat sequestrare ... ff
sexagintaocto

Item expen pro faciendo aptare postam porte de subt ff x p

Item expen pro clavibus pro aptando restellum et grapam pontis
superioris ff iiij pr

Die tercia maij expen pro ponendo certos asides et aptando
pontem superiorem pro assidibus clavibus et magisterio ff xv

Die xxiiij Novembris ... expen pro aptando cade-
nam pontis superioris ff x

Item expen in nocte prima ... de plebe ... plebe
duos nuncios prout de nocte ff xx ... firmeri

Item expen pro aptando busnelum penes turrim de fossal ... centos
... intus et ... erat ... ff xxiij

Item expen pro aptando cadena et ... pontis ff ...

Item expen pro faciendo fieri totum grapam de novo pro asidibus
... clavibus et magisterio ... ff xiij

Item expen dati Desiderato notario officiali anno libr xv

Item expen pro salario mee potestate libr x

Item expen pro salario ... quod tenet stadera duos
... libr ... ff v

In xpi noie amen

Infrascripte sunt condempnationes facte sub prudenti viro ~~magistro~~ ser Daniele de ..
Sopranie honorabili potestate Pirani Regente pro Nobilibus dominis Brizalia pa
gano et Gualterio Comitibus de Pirano. Anno .. sub anno .. iiij indict
viiij

Anno die sexto Marcij Pirani super platea presentibus ser Cossio de Fontefri
gido Clareto. magistro Daniele pilipario testibus Et allijs Magister Fran
ciscus cirogicus de Pirano fuit condempnatus libr. grossorum parvorum quia dixit
verba iniuriosa magistro Simoni Raboso / ut confessus fuit / et pro ipsis
absurandis obligavit eius salarium

Eo die Simon Rabosus fuit condempnatus libr. grossorum parvorum quia dixit verba
iniuriosa supradicto magistro Franceschino ut confessus fuit

Die xxiiij mensis Marcij Pirani in Iudicio presentibus ser Cossio de Fontefri
gido petro Siniacij Vitaco preconi testibus Et allijs Zanuso filius
Francisci Fabri de Rovigno fuit condempnatus libr. grossorum parvorum quia percussit
Antonium Rodentu cum uno cultelo supernanu rauneziando / ut confessus
fuit et Vitus de plebe fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus Et allijs Antonius filius ser Bruni de Palsis
fuit condempnatus ss xl parvorum quia dixit se posuisse ignem sub colisito
ut confessus fuit / et Valentinus cugnatus Marustige fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus Et allijs Valentinus cugnatus Marustige
fuit condempnatus ss xl parvorum occaxione predicta et supradictus Antonius
fideiussit pro eo.

Die ultima Marcij Pirani in Iudicio presentibus ser Iohe Colosi Antonio | plebe Simeonis
preconi testibus Et allijs Niclaus Zunol fecit securitatem pro Anto |
nius uxore de ss decem parvorum / quia ipsa lavavit pannos ad fontam | ..
ut confessus fuit

Eo die et loco testibus. Et allijs Franciscus quondam Vendrammini
de Palsis fuit condempnatus libr. grossorum parvorum quia percussit Philippum
Armitanum de Iurcalo et Antonius filius dicti Francisci fideiussit
pro eo.

Die xxv mensis aprilis puzel in judicio presentibus Rocho colossi
clarecto dinco pecone testibus Et aliis Rodulfus bebeuti
fuit condempnatus ss x parvorum quia cum suis dedit dapnum
turi lussi de ... agrica ut probatum fuit.

Eo die et loco testibus Et aliis Michael filius Henrieardi
fuit condempnatus libras quinque quia dixit verba iniuriosa Rocho
Kepo et Arricus Bosati fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus Et aliis Tomasutus de Courado
fuit condempnatus solidos xl quia cacasuit prope Antonium
de Courado ut probatum fuit et Nicolaus Pilipar fide-
iussit pro eo

Die xxviii mensis aprilis puzel in judicio presentibus Rocho
colossi dinco pecone testibus Et aliis Martinus de Riza
fuit condempnatus libras ii parvorum quia posuit ignem in spinaceo
et fecit dapnum Petro Bricenich et Bertho Betti
fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus Et aliis Franciscus filius Noti
fuit condempnatus ss xl parvorum quia dedit de pugillo Antonio
Marioni ut probatum fuit

Die ultima mensis aprilis puzel in judicio presentibus Rocho
colossi Daniele Pilipar testibus Et aliis Michael filius
Henricardi fuit condempnatus solidos xl quia accepit bestias
quas Rochus Kepus inveniverat in sua terra ut probatum
fuit et idem Henricardus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus Et aliis Arricus filius Boxiti de
Vinchis fuit condempnatus libras quinque parvorum quia dixit verba in-
iuriosa Nicolao Campicio ut probatum fuit

Die quarto mensis maii puzel in judicio presentibus Marino
de puzel Zampetro Cassio testibus Et aliis Antonius
filius Lazoti fuit condempnatus ss xxv parvorum quia traxit cultellum
contra Bartolussium Betardi et Rochus colossi
et ... clauco fideiussit pro eo

Datio potestatis [illegible] cancellarium

Eo die et loco testibus et aliis Bartolinus filius Henmerardi fuit condemnatus libr. [illegible] pro eo quod dixit verba iniuriosa Antonio filio Razolli ut probatum fuit et Paulus de Villa fideiussit pro eo

Die VI mensis maii presente in iudicio [illegible] Iohanne Petro quondam [illegible] Henmerardo domino [illegible] testibus et aliis Andreas filius Danielis Carnerom fuit condemnatus ss. L. pro eo quod traxit cultellum

Petrus de [illegible] Datio [illegible]

de nocte et Ducius de Plebe ut probatum fuit et Daniel predictus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis idem Andreas fuit condemnatus ss. X. pro eo quod ivit cum bestiis suis in prato et nemore dicti domini ut confessus fuit et idem Daniel fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis Ducius de Plebe fuit condemnatus ss. L. pro eo quod elevavit unum cortelacium contra Andream Carneram ut probatum fuit et Petrus de Plebe fideiussit pro eo

Die XII mensis maii presente in iudicio [illegible] Melandrino [illegible] Colosij domino [illegible] testibus et aliis Iacobinus filius Philipi de Langura fuit condemnatus ss. X pro eo quod dimisit ire bestias in prato domini de Plebe et Philipus predictus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Stephanus filius Mayani fuit condemnatus ss. X pro [illegible] et Mayanus predictus fideiussit pro

Plebe

Eo die et loco testibus et aliis Zanulinus textator [illegible] pro eo quod [illegible] se cum Henderico [illegible] Anton[illegible] ss. XXV [illegible] fuit et idem Hendericus fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis Hendericus predictus fuit condemnatus ss. XXV pro eo quod [illegible] se cum dicto Zanulino et idem Zanulinus fideiussit pro

Die XVI mensis aprilis

Die XXIII mensis iunii presente in iudicio [illegible] Iohanne notario [illegible] Colosij domino [illegible] testibus et aliis Nicolaus [illegible] fuit condemnatus [illegible] X pro eo quod [illegible] de [illegible] Nicolao [illegible] et Laurentius filius Iohannis Longi de Portico fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Nicolaus pilipari(us) fuit condempnat(us)
de mandato ... libras quatuor ... q(ui)a dedit de pugno dicto Nicolao zimol ... et
portat ... minavit de una lancea dicto Nicolao zimol ut confessus fuit

Eo die et loco testibus donadeus de gunzil fuit condempnatus libras
quinque par(vorum) q(ui)a percussit d(ominum) ... ... cum effusione
sanguinis ut probatum fuit et ... fideiussit
pro eo

Die xvij mensis Julii gunzil in iudicio coram ... mariano
tosio ... et aliis septimus fuit condempnat(us) libras x par(vorum)
q(ui)a ... betti ... septimi ...
... et ... fideiussit pro eo

Die xj mensis Augusti gunzil in iudicio coram magistro daniele
pilipario septimo et ... testibus et aliis hen-
dricus ... de ... fuit condempnatus libras l par(vorum) q(ui)a tra-
xit cultellum ... Nicolaum magnusij ut probatum fuit et
magister Johannes del zeno fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis predictis Nicolaus magnusij
fuit condempnatus libras l par(vorum) q(ui)a traxit cultellum ... dictum hen-
dricum predictum et magister ... pelegrini fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis ... Johannis de ...
... fuit condempnatus libras ... par(vorum) q(ui)a percussit Nicolaum magnusij
... cum effusione sanguinis et magister Johannes del
zeno fideiussit pro eo

Die xj mensis Septembris gunzil in iudicio coram ...
... del ... testibus et aliis ...
... filius Jacobi fuit condempnatus libras x par(vorum) quia
... fuerunt ... in domo sua ...
... ad ... et ... fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis ... predictus
... Bartolusio ... filio de libras x q(ui)a ...
... Bartolusij ... ut proba-
tum fuit

Die prima octubr. puzzel in judicio presentibus cornelio brum et
dirico prone testibus Et alliis baldussius sartor fuit condep-
natus ss. xxv par. quia traxit unum cortellum sub antonium
zachagium et antonius predicti fideiubsit pro eo

Die xvj octubr. puzzel in judicio presentibus dirico prone testibus
Et alliis zelius menchi fuit condepnatus ss. xx par.
quia vulneravit [illegible] blasii de rontisio et [illegible] de [illegible]
fideiubsit pro eo

Die sexto novembr. hemmerardus de puzzel fuit
ss. xxv par. quia clamavit unum [illegible] [illegible]
[illegible] texatorem et Johes aminatis fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus Et alliis [illegible] texator predictus
fuit condepnatus ss. xxv par. quia [illegible] unam [illegible]
sub hemmerardum predictum et olivardum de pulsio fide-
iubsit pro eo de ss. xx par.

Die xiiij mensis novembr. puzzel in judicio presentibus [illegible]
et dirico prone testibus Et alliis lazarolo de palsis fuit
condepnatus ss. xl par. pro aliquibus verbis que ipse usus fuit
sub iohem [illegible] et [illegible] betti fideiubsit pro eo

Die xxiiij mensis novembr. puzzel in judicio presentibus mayno [illegible]
prone testibus Et alliis [illegible] de puzzel fuit condepnatus [illegible]
ss. gross. quia vendidit unum et non posuit ad mansum et ma-
[illegible] fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus Et alliis hemmerardus de puzzel fuit condepnatus
libr. tres ss. gross. pro [illegible] predicta et mayan predictus fideiubsit pro
eo

Eo die et loco testibus Et alliis hemmerardus predictus fuit condepnatus
ss. x par. quia eius equa fuit inventa faciendo dampnum in campo an-
tonii [illegible] ut confessus fuit.

d.

Die xviij mens(is) decemb(ris) pu(r)z(e)l(i) in iudicio p(rese)ntib(us)
Bellaminto et Dinco p(ro)dy testib(us) Et al(iis) Diricus
Sagaginus fuit (con)dep(na)tus ss centu(m) p(er)c(h) q(ui)a obli
gavit eu(m) d(omi)nu(m) duab(us) p(er)sonis

Eo die et loco testib(us) Et allijs odoricus cossy fuit (con)dep(na)t(us)
ss xx p(er)c(h) q(ui)a decaptivit c(on)tra blasy de Vendris

Eo die Henmerardus macclato de puzzl fuit (con)dep(na)t(us)
fex x q(ui)a vendit carnes male ponderatas cerchuno +

Die ultima decembr(is) puzzl in iudicio p(rese)ntib(us) Iohe de Baru
beo Stori et Dinco Ypone testib(us) Et allijs Petrus Vincen
cy fuit (con)dep(na)t(us) fex xl p(ro) rumore facto cu(m) Petro Pi
lipello filio Jacobi et Mayary de Vila fideiubsit pro

Eo die et loco test(ibus) Et allijs supradictus Petrus Pi
lipellus fuit (con)dep(na)t(us) fex xl p(ro) rumore facto cu(m) Pe
tro Vincency et Jacob(us) eius pat(er) fideiubsit p(ro) eo

Die viij Jan(uarii) puzzl in iudicio p(rese)ntib(us) Henmerardo et
Dinco Ypone testib(us) Et allijs s(er) Guidnelmus (qu)ondam s(er)
Nicolay de Pertuny fuit (con)dep(na)tus lib(ris) quinq(ue) par(vorum) p(ro)
verbis in iuriosis factis cu(m) Anzolo Cossy de Fontesa
gid et Odoricus (de) Cossy fideiubsit p(ro) eo Nicolaus
Filipanus

Eo die et loco testib(us) Et allijs Anzolus (qu)ondam
Cossy fuit (con)dep(na)tus lib(ris) quinq(ue) par(vorum) p(ro) verbis in iu
riosis dictis dicto s(er) Guidnelmo et Odoricus Cossy
fideiubsit pro

Eo die et loco Septimus Fabri de Puzzl fuit
(con)dep(na)t(us) ss xxv p(ar)v(orum) q(ui)a extraxit cultellu(m) s(upra)
Guidnelmu(m) Mocera et Odoricus p(re)dictus fideiubsit
p(ro) eo

Summa totu(m) lib(rarum) sol(idorum) centu(m) et xviij ss par(vorum)

pr

ptebe

numen

cantors

In xpi nõie amen.

Infrascripte fuit condempnationes facte sub prudenti viro magistro Iohe de
Zeno hon(orabili) potestate Puziliarum regente pro nobili pupillo Iohanne
Antonio nato quondam dni Jacomini comitis de Puzzil
olim per Christofori domini dictum tutore ipsius pupilli in
anno quatracentesimo primo Indictione nona.

Primo die nona mensis febr. Catarina filia miacholi bruti
de Puzzil fuit condempnata lb x pro eo quia lavavit pannos
in fontanam ut stella fuit et medietas eius pro fecit ...

Eo die et loco testibus et aliis Catarina uxor cisruti
dne altiondi fuit condempnata lb x occaxione predicta et
idem cisrutus fideiubsit pro ea.

Eo die et loco dna Tibalda uxor artici pilizi fuit
condempnata lb x occaxione predicta et idem articus fideiubsit
pro ea.

Eo die et loco testibus et aliis dna dinca uxor morabini
fuit condempnata lb x occaxione predicta

Die xxiii marcii Puzzil in iudicio presentibus Cipriato Dinno
prone testibus et aliis Daniel Zacharie de ult aqua
fuit condempnatus soldos centum par quia dix(it) verba iniuriosa
Amadeo de Puzzilis et Nicolaus Zulipanus fideiubsit pro

Die xxvi marcii Puzzil in iudicio Almicus de plebe
fuit condempnatus lb lx xl quia fecit exire sanguinem
cum manibus de capite dorisii de bilaudeti et Anton
Bedinus fideiubsit pro eo

Eo die dorissus predictus fuit condempnatus lb xl quia
scarzavit dictum Almicus cum effusione sanguinis
et Anton Bedinus de Corradi fideiubsit pro eo.

Die xxviii mensis marcii presentibus Tibaldo fabro magistro
Pascualo testibus et aliis Bartholameus betti fuit condempnatus
lb centum par quia dixit verba iniuriosa Bartolacie
uxori Iohis lupi et Petrus baratei fideiubsit pro eo

Die xi mens aprilis Pirzellis in iudicio presentibus Henneraro tibaldi et Nicolao Ghiprani Iuratis Daniel Sachagni fuit condempnatus sol. xl. quia luxit ad taxillos cum Gal-vano filio Todulfi et Iohe famulo Lusii et Iohes de Ba-rulbeo fideiussit pro

Eo die idem Daniel fuit condempnatus sol. xl. quia receptavit deluy Iohem famulum Lusii et Iohes de Barulbeo fideiussit pro

Eo die et loco idem Iohes fuit condempnatus sol. xl. quia lux cum predictis

Eo die et loco testibus et aliis Todulfus Belemtis fecit secum Galvano et de sol. xl. quia lux ad taxillos cum predictis

Die xvi aprilis Pirzel in iudicio presentibus Cipriano magistro Bme-nuto testibus et aliis Simonis Iacobi Clipez fuit condempnat. sol. x quia receperunt inprestito Masuti de Uiladeli et Vignus de Bon-chis fideiussit pro

Eo die et loco testibus et aliis Arrigus Boxiti fecit secum Margarita cum Uxore de libr. quinque pro quia dix verba iniuriosa Vigo de Conchis

Eo et loco testibus et aliis Violancia Uxor quondam Iohis Lupi de Pirzel fuit condempnata sol. x. pro quia dix aliqua enormia Violancio Betti et Spinatus predictus fideiussit pro

Eo die et loco testibus et aliis Bertolusii Henneraddi fuit condempnat. libr. quinque pro quia dix verba iniuriosa in Desiderato vet

Die xxv mens aprilis Pirzel in iudicio presentibus Duccio Prione testibus et aliis Arrigus Boxiti fuit condempnatus ~~sol~~ sol. xxv. pro quia ivit versus Pelegrinum filium Zanniluni cum cultello non evaginato et Tondrelus fideiussit pro

Die xi mensis maii curia in iudicio. presentibus Ciscuto Altione Duito Corone testibus et aliis Galuanus filius Rodulfi fuit condempnatus soldos centum parvorum quia dedit de uno fuste super uno oculo Iohannis famulo Bussii et dictus Rodulfus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Articus Boziti fuit condempnatus soldos centum parvorum quia dedit super uno oculo Zanulino Texatri ut probatum fuit et Symonus fideiussit pro eo.

Die quarto Iunii curia in iudicio presentibus domino Petro Mazino. Odorico Ferrario Nicolao Campi Augustino Fabro de Portu. Henrico de Villacampagna Santino Vozoti. Articus Philippus filius Iacobi testibus et aliis Antilius quondam Nicolai de Manus de Burgo Portus fuit condempnatus libras centum parvorum quia de nocte asaltavit una de liberalto Laurentium Armitanum super strata et ipsum vulneravit cum effusione sanguinis super capite ipsius et Symon Mathus Pelegrinum de Voldo eius Barbanus fideiussit pro eo et idem Vitalis cum obligatione omnium suorum bonorum promisit ipsum indempnem conservare et de dicta condempnatione

Eo die et loco testibus et aliis Franciscus quondam Blasii de Texeris fuit condempnatus libras centum parvorum occaxione predicta et Rodulfus de Vicario maiori et Martinus de Lanta fideiusserunt pro eo et unde idem Franciscus promisit ipsos indempnes conservare etc.

Eo die et loco testibus et aliis Odericus de Linzo de Vicario maiori fuit condempnatus libras iiii fecit occaxione predicta et Iacobus de Lost fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Durcus quondam Oderici de la Brayda de Portu fuit condempnatus libras quatuor fecit occaxione predicta et dictus Iacobus de Lost fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et alliis Nicolaus q. Francisci de Lebranda fuit condepnatus libr. quatuor frix. occax. predicta et ut Jacobus fideiussit pro eo.

Eo die et loco Blasius de Amiano fuit condepnatus ss. decem pro eo quia dedit dapnum cum blado Toniusy de Ponthis

Die octavo Junii Puzzil in iudicio presentibus ser Pirato Henricho Benevenuto Dinco Hectore testibus et alliis Heymerardus de Puzzil fuit condepnatus ss. L pro eo quia dix. verba iniuriosa Agnetti olim eius uxori et Petrus Barallius fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et alliis Alexander Tirossy de Pinnio pro fuit condepnatus frix. xx quia portavit arnensis infirmae ad macellum et Artinus Jacobi fideiussit pro

Eo die et loco testibus et alliis Artinus filius Jacobi de Talponedo fuit condepnatus ss. centum pro eo quia dix. verba iniuriosa Danieli de Labopna et Alexander predictus fideiussit pro

Die nona Junii Puzzil in iudicio presentibus Jacobo Petri Gastaldi Fodrico Stagne testibus et alliis Andreas Danielis de Puzzilys fuit condepnatus frix. xl quia amenavit de ense sup. Nunes de Plebe et Dinarus Titilian fideiussit pro

Eo die et loco testibus et alliis idem Andreas fuit condepnatus frix. xl occax. predicta et ide Tialinus fideiussit pro

Eo die Nunes de Plebe fuit condepnatus libr. quinque pro eo quia dix. verba iniuriosa dicto Andreae

Eo die et loco testibus et alliis Gauclinus olim Valasy fuit condepnatus libr. quinque pro eo quia vulneravit Zanatu Pilipaniz et ser Jacobus Petri Gastaldi fideiussit pro

Die penultima Junij purzil in iudicio presentibus henne-
rico tinctore hendrici telarii Juratis testibus Et aliis
Antonius filius mei desiderati fuit condempnatus libras
tres et sol. gross. quia vendidit vinum pro precio ad minu-
tum et ego ipse desideratus fideiussi pro

Eodem die et loco testibus Et alijs Cipriatus de purzil fuit
condempnatus lib. tres et ss gross. quia extrax pedeta et meri-
zytus filius Jacobi fideiussit pro

Eodem die et loco testibus Et alijs Vitalianus filius fedi
bonaventure fuit condempnatus libr. tres et ss gross. quia extrax
pedeta et

Eodem die et loco testibus Et alijs petrus Jacobi de plebe fuit
condempnatus lib. quatuor sex quia dedit de uno lapide uxori ma-
gistri bonvenuti barberij et [illegible] rossi fideiussit pro

Eodem die et loco testibus Et alijs quickin textor fuit condempnatus
ss L. par. pro aliquibus verbis dictis bartolusio filio henricardi

Die v° mensis augusti purzil in iudicio presentibus Curte coloxy magistro
daniele plebano [illegible] presente testibus Et alijs Jacobus [illegible] filius
petri gastaldi de purzil fuit condempnatus lib. decem par. quia dixit
verba iniuriosa in iudicio iohanni de romanzo et [illegible] Be-
nevenutus barberius fideiussit pro

Die xiij augusti purzil in iudicio presentibus magistro [illegible] domino
plebano testibus Et alijs Cipriatus de purzil fuit condempnatus lib.
tres et soldos gross. par. quia vendidit vinum ang [illegible]
poneret ad manus et ego ipse desideratus fideiussi pro.

Die vj septembris purzil in iudicio presentibus Fritze colosy
domino plebano testibus Et alijs henricardus de purzilis
fecit [illegible] [illegible] cum filio de soldis xxv par. [illegible]
[illegible] accepto in tempore danielis [illegible].

Eo die et loco testibus et aliis ut (supra) Hennerardus fecit securitatem
ditto eius filio de soldis dec. pro quia iuit cum plaustro
prope .. malum girussy

Die xxiiij Septembris Purzil in iudicio pro tribunali (sedente) Johe Colosy
Duco presente testibus et aliis Doy de Julsia fuit condempnatus
sex x quia recalcavit pignus preconi

Eo die et loco testibus et aliis Aerrigotus filius Iacobi fuit
condempnatus sol. x pro quia cum capra fuit in orto Grosso co-
lossi et Pizolus Cassy fideiussit pro eo

Eo die Bettus Betti fuit condempnatus sex x quia in accepit
fenum de prato Philipi de villa Serra et Nicolaus Pilipanus
fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Anthonius Schenamerson
de Purzil fuit condempnatus soldis decem pro quia cum porcis
fuit in dampnum in orto Hennerardi de Purzil et ut
Hennerardus suo sacramento accusavit

Die xij Octubris Purzil in iudicio pro tribunali sedente Olobon Duco presente
testibus et aliis Vitalianus de Purzil fuit condempnatus sol. xx
pro quia noluit dare pignus preconi de pulsis

Die xxvij Octubris Purzil in iudicio pro tribunali sedente Duco presente
testibus et aliis Martinus de Sirtino fuit condempnatus libram unam
sex quia de nocte accepit ... de uno ... Johis
Longhi de Portuchio

Die sexta Novembris Purzil in iudicio pro tribunali Antonio Pietrigno
Duco presente testibus et aliis Clarettus de Purzil fuit condempnatus
libras iiij sex quia de nocte ... de uno fuste Johis Amiuitis
ut confessus fuit et Antonius Lozotti fideiussit pro eo

20

Eo die et loco test. Et alliys philipus bruni de palsis
fuit condempnatus ~~sol. xl~~ lib. iiij sol. quia ipse et eius cognata
accepit apes de manso marcle et maximi fideiubsit pro

Item zilinus menchi de viladelt et ... de deta villa
fuerint condempnati sol. x. pro quolibet quia dederunt dampnum in
prato tayarum de ult. ...

Die xij Novembris pinzel in iudicio presentibus dominico preco(ne)
testibus et alliys flarerius de pinzel fuit condempnatus
sol. xl quia alijs vibis dictis desiderio ...

Eo die et loco testibus et alliys rigus de vonchis fuit
condempnatus lib. quinque pro quia fuit inceptivus domini de
vonchis cum zelio de ... nolens accipere iacoma
nepte dicti ... et idem ... zilinus fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et alliys idem zilinus fuit condempnatus
sol. lx quia dixit iurasse iacobi la ... et non proba
uit et idem rigus fideiubsit pro

Die xxvj mensis Novembris pinzel in iudicio presentibus dominico
precone testibus et alliys hennerardus de pinzel fuit condempnatus
sol. x pro quia ... dederunt dampnum in ... antonii pa
renti ... fuit

Die penultima Novembris pinzel in iudicio presentibus
... dominico precone testibus et alliys vitalianus de
pinzel fuit condempnatus sol. xl quia lusit ad taxillos
cum ... de ... et ... et ...
fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et alliys ... fuit
condempnatus sol. xl quia lusit cum dicto vitaliano

Die tercio decembr. purzil in iudicio presentibus odorico rosy / et
odorico Sigrit Dunc Zvane testibus Et aliis dicti de
palsis fuit condempnatus sol. xx pro eo quia incisit duos
ventos in nemore oliuradini et Sagna de palsis
fideiubsit pro

Eodem die et loco testibus Et aliis antonius filius Bazotti de
purzil fuit condempnatus ß xxv pro eo quia cepit cultellum
et antonium prout et q rosso colosy fideiubsit pro eo

Item die xv decembr. martinus de Reza fuit condempnatus
sex. xl. pro Rumore facto cum hermenrado / et antonius
Xaragius fideiubsit pro eo

Item tendrelus de purzil fuit condempnatus libr. octo pro eo
quia accepit apes de duobus locis de nocte

Item Odorichus nepos minighini fuit condempnatus libr. octo pro
eo quia peccata

Summa omnium condempnationum ß et sex capit in totum libr. vj lxxvij ß xv

m lxxxij

In xp̄i noīe amen.

Infrascripte sunt expense facte et fiende sub [illegible] viro magistro Johe
del zeno potate puzel

Primo expen. pro faciendo mederi quedam sclavum qui fuit vulne-
ratus pro sclavonis sibi expensas pro mittendo ipsum [illegible] &
seta [illegible] & [illegible] pulcinicu de mandato dominorum ß xl.

Item expen. pro naulo unius equi pro quatuor mensibus [illegible] ipse potestas ivit [illegible]
[illegible] ad dominos pro referendo factum [illegible] dicti sclavi et [illegible]
[illegible] textoris cum [illegible] ß xx.

Item expen. die x julii dati petro qui portavit [illegible] litteras [illegible]
[illegible] ad dominos que dirigebant ad [illegible] domino [illegible]
legem et [illegible] ß [illegible] [illegible]

Item expen. eodem die ß xl. par. pro faciendo fieri assidem pusterle
pontis pro clavis magisterio et [illegible] scanno pontis superioris

Item expen. pro duobus assidibus ad ponendum super ponte predicto ß iiii

Item expen. pro faciendo aptare duos anulos cadene pontis
[illegible] ß xii dati magistro Bartholomeo
predicti

Item pro uno lazo a ponendum ubi clauditur ponte predicto ß [illegible]

Item expen. pro naulo unius equi pro eundo de puzel [illegible]
et de [illegible] [illegible] ad dominum paganum pro facto [illegible]
textoris qui de nocte [illegible] se de [illegible] ß viii

Item expen. pro dando una bula [illegible] pro [illegible] [illegible] et
[illegible] ß viii

Item expen. pro [illegible] assidibus pro aptando postam porte inferioris
et pro faciendo fieri [illegible] ante porta pro magisterio et
clavis ß xii

Item die xv Novembris expen. dati Desiderato [illegible] pro suo
salario libr. x.

Item die xii Novembris expen. dati zuhano [illegible] qui stetit duobus
diebus et duabus noctibus super [illegible] ad custodiendum [illegible]
[illegible] cum [illegible] [illegible] ante puz[el]
ß x.

TEMPLE UNIVERSITY PHILA. PA. LIBRARY

H. A. COCHRAN COLLECTION

It(em) eod(em) die expen(se) p(ro) faciendo aptare ferrum pontis
superioris p(ro) faciendo aptare lapidem ubi stat axsis
pontis sup(er) aqua et et p(ro) faciendo aptare toltos (?) stare
penes danielle ... ß viij p(ar)

Ite(m) penultia decemb(ris) expen(se) p(ro) uno quezaru p(ro) faciendo
schiana in plata dir(e)cte —— ß L

It(em) expen(se) p(ro) secando de(c)tum quezaum dat(um) zulito ß viij

It(em) expen(se) dat(e) hendrico de lacampagna qui fecit schiana
p(er) p(ri)mo et parietem ubi ... ß xvj

It(em) expen(se) p(ro) quatuor assidib(us) p(ro) faciendo de(c)tum parietem
ß xvj

It(em) expen(se) p(ro) clavis — — — ß iij

It(em) expen(se) dat(e) petro de plebe q(ui) adiuvavit fac(er)e p(re)d(ic)ta
et laborare ß v

Ite(m) expen(se) p(ro) expen(sis) o(mn)is d(ic)torum hendrici et petri
p(ro) uno die —— ß vj

It(em) expen(se) p(ro) salario d(i)c(t)i potestis lib(ras) x p(ar)

Sum(m)a p(re)d(i)c(t)ar(um) expe(n)sar(um) capit lib(ras) xxxviij ß l

26

In xpi noie amen

Infrascripte sunt condempnationes facte et fiende sub spectabili Johane
dam ... potestate purzil regente pro excelso milite
dno Ludouico comite de purzil in ... indiction

Anno die penultimo marcij purzil in iudicio presentibus magro
danielo ... dnico ... testibus et alijs. franciscus
filius ... fuit condempnatus ss xx s pro ...
daniele ... et Segna fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus et alijs ide Segna fuit condempnatus
ss xx s pro ... picta et ide franciscus fideiussit pro eo

Die xxviij aprilis michilinus filius ... mathi de maron ...
... fuit condempnatus ss centum par ... dix mici petro
... et Segna fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et alijs dictus petrus bincmay fuit
condempnatus ss centum par ... dix mici michilino p
dicto et ... petrus fideiussit pro eo

Die vj maij purzil in iudicio presentibus vitalimo dnico ...
testibus et alijs petrus de ... fuit condempnatus lib. duas ...
... dicto ... et Nicolinus blanci fideiussit pro eo.

Die xiij maij purzil in iudicio presentibus michilino de ... dnico
... testibus et alijs magister ... de purzil fuit
condempnatus lib. duas par ... magistro iohi ... zeno ...
... uba iniuriosa et ... de ... fideiussit pro eo

Die iij iunij purzil in iudicio presentibus dnico ... testibus
et alijs Johanes ... fuit condempnatus ss xx par
... dicto dnico ... et ... de ...
fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Petrus de Wlsche fuit
condempnatus in sol. xxv pro uno accaxio porrecto et Vitalianus fide-
iussit pro eo.

Die prima Iulii Piczule residentibus pretoribus magistro Piscoto
domino Pecone testibus et aliis magister Piczolus cerdo
fuit condempnatus ad sol. xl. quia vendidit unum anguillam furtive
positam ad Spina seu Adriani et Opiatus fideiussit
pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis idem Opiatus fuit condempnatus
sol. xl. accaxio porrecto et magister Piczolus fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis Mathias filius Peleyrini de Rodo fuit
condempnatus sol. xl accaxio porrecto et magister Piczolus fideiussit
pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis Henricardus de Quizzilis fuit
condempnatus in sol. x pro quia cum equa dedit dampnum in campo
Nicolay Petri Gastaldi.

Die xxviii Iulii Piczule residentibus pretoribus Olricadino domino Pecon
testibus et aliis Henricardus predictus fuit condempnatus in
pro quia cum equa et filia dedit dampnum in prato Nicolay
Gruissi et idem Nicolaus iuravit pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis Bettus Betti fuit condempnatus lib.
den. pro quia dixit verba iniuriosa Arrico filio Iacobi de
Talponedo et Nicolaus Sibel de Corneto fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis Arricus filius magistri Iacobi de
Talponedo fuit condempnatus lib. den. pro quia dixit verba iniuriosa
Bartolameo Betti et idem magister Iacobus eius pater fide-
iussit pro eo.

Die viii Septembris Piczule residentibus pretoribus magistro Pasivolo
Nicolaus de Campo fecit se-
curitatem testibus et aliis ser Henricardo filio de ... pro
se et suis heredibus et Domenico eius filio de ... quod
pro quolibet quia se [illegible] insimul et ... de effusione sanguinis

Die xvi mens septembris Puzzil in iudice pontibus Martino de Ciraco
Dimeo Perone testibus Et alijs Philippus de villa Sauri fuit condem-
natus [illegible] x par. quia eos cepit et fecit dampnum in orto Taynaldi
et petrus de eius filius fecit secum

Die xx septembris Puzzil in iudice presentibus Dimeo Perone Vitaliano
testibus Et aliis Clarettus de Puzzil fuit condempnatus fex xl. quia
reuelauit preposito Peroni adueterique Vitaliani

Die xi mens decembris Puzzil in iudice. presentibus Sperato Fungoto
Petro Vincencij magistro Daniele Pelipario. magistro Anto-
nio Pelipario testibus Et alijs Nicolussius filius quondam Stephani
del Mon de Fontefrigido fuit condempnatus libris decem
par. quia de nocte .s. post occasum solis percussit Sal-
uatore filium Petri Blanchi de Talmasoni cum vna cor-
telessa super caput et super spala cum effusione sangui-
nis et idem quondam Stephanus fideiussit pro eo

Eodem die et loco testibus Et alijs idem quondam Stephanus fecit
securum quondam Jacobo eius filio de libris decem par. quia eadem
hora percussit dictum Saluatorem cum vna lancea cum
effusione sanguinis

Die xxviij decembris Puzzil in iudice presentibus Sperato
Antonio Sathagno. Dimeo Perone testibus Et alijs
Franciscus filius quondam Viridis fuit condempnatus libris tres
soldos par. quia dedit de pugno [illegible] Lauren-
cio filio quondam Iohannis de Portunco. et Antonius Ragatti fi-
deiussit pro eo

Eodem die et loco testibus Et alijs idem Lamantica fuit condep-
natus fex xl. quia traxit cultellum contra dictum Franciscum
sibi minando et Nicolaus Zimol fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis magister Iacobus de talponedo
fuit condempnatus ff xl pro ea se gravarunt cum ma-
gistro Tibaldo fabro ut confessus fuit et dictus [illegible] fid-
eiussit pro

Eo die et loco testibus et aliis dictus magister Tibaldus faber
fuit condempnatus ff xl pro ea de [illegible] se gravarunt cum
cum dicto magistro Iacobo

Summa condempnationum capit lib lxxx ff xlvii [illegible]

In xpi noie amen

Infrascripte sunt ~~expensiones~~ expe[n]se quam expensatorum facte p[er] prudentem virum Ioh[ann]em de colosio potestatis Puzilucis Regentis p[ro] nobili milite domino Ludovico comite de p[...] currente an[n]o mill[esim]o iiij° sub indic[tione] x

In primis expens[e] de comandamento et mandato dominorum decimi et gubernato p[ro] uno nuncio misso p[er] ad d[omi]num Guillelmum tunc cum litteris fuit [...]busta ff vj

Item expens[e] de eorum mandato p[ro] duobus nunciis [...] ad videndum si nemo [...] p[er] illos de portum [...] ff decem p[ar]v[i]

Item expens[e] p[ro] mittendo duas p[er]sonas [...] si [...] destruebat ff x p[ar]v[i]

Item expens[e] p[ro] faciendo aptare portellum pusterle pontis sup[er]ioris ff viij

Item expens[e] p[ro] faciendo fieri unum [...] de asidibus in porta inferiore p[ro] lignamine clavis asidibus magistero ff xlviij

Item expens[e] p[ro] faciendo fieri portam de [...] cortina et [...] sub toresola eundi ad sanctum Georgium p[ro] [...] asidibus magnis de [...] et [...] asidibus de frasseno p[ro] [...] lib[ras] [...] ff viij p[ar]v[i]

Item expens[e] de mandato dictorum dominorum die nona may [...] dictus [...] venit Puzilucis p[ro] facto [...] p[ro] pane uno [...] duabus galinis uno [...] candelis libra xij [...] p[ar]v[i]

Item de mense may expens[e] dati Zaneano p[ro] uno mense q[uo] ipse stetit [...] ff L

Item expens[e] p[ro] faciendo fieri [...] toresolam porte inferioris [...] & palea [...] custodibus nocturnis ff [...]

Item expens[e] p[ro] mittendo unam litteram [...] ff 6

Item expens[e] p[ro] dando [...] illis q[ui] fecerunt porta inferiori ff iij

Item expens[e] p[ro] uno nuncio q[ui] venit de Vrugnana [...] cum una littera ff viij

Item expens[e] p[ro] una [...] p[ro] [...] quartas [...] ff viij

Item expens[e] p[ro] j nuncio q[ui] ivit p[er] Vrugnanam ff 6

Item expensi pro uno nuncio qui ivit Barlu[m] et de Sacalo Campa
et de Campa Brughnelaz undique [?] fuit [?] bis
ss x. par.

Item expensi de mandato dominorum dati Tayaminto de ult[ra] aqua qui ivit
Venetias nostris duorum lib. iii et ss xiiii

Item expensi dati Desiderato qui ivit Civitatem ad placimetum pro duos
lib. tres par.

Item expensi dati Johanni Aumatis pro una sitta qua perderat
... et ... potati de mandato duorum ss xv

Item expensi dati Francisco Viridis pro una alia sitta perdita ss xv.

Item expensi pasidibus pro florando ponte et pro clavis et pro magistero
dati Petro Bapilelo ss lii.

Item expensi pro aptando torresellam porte inferioris ss viii

Item expensi pro aptando duos anulos cadene pontis superioris
dati Septimino fabro ss viii

Item expensi pro clavibus pro aptando ponte ... ss iii

Item expensi pro aptando scala porte inferioris ss xx.

Item expensi lib. xv par. dati Desiderato nostro pro suo salario

Item expensi lib. ... potate . x.

Summa summarum omnium expensarum capit lib. lxv ss vi
Residuum datum fuit dominis ... lib. quinque et ss viii ...

Anno mº ccccº indict. xj die xiiij febr. Venzoni in iudicio presentibus Donato
Nicolao Olivario, Francisco de Roncho iuratis Dunico precone testibus et al.
Infrascripti fuerunt condempnati ut infra sub prima magistro Johanne del Zeno re-
gente pro nobilibus dominis Conrado et Artico Comunis de Venzono
et

Eo die et loco testibus et aliis Cecilia de Pulsio fuit condempnata
libr. quatuor fecit quia de nocte bibebat apud tres viros in domo
sua scilicet Nicolao Zimolo et Danieli Zacharyno et Daniel
fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis predictus Daniel fuit condempnatus
libr. quatuor fecit occasione predicta et dictus Cecilia fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis suprascriptus Nicolaus Zimol fuit
condempnatus libr. quatuor fecit occasione predicta et Blaxius de Amaro
procurator in Roncho fideiussit pro eo

Die x marcij Venzoni in iudicio presentibus Johanne Petro et Berth.
Bestignini Dunico precone testibus et aliis Maria mater
de Venzono fuit condempnata libr. quinque pro eo quia dixit verba in-
iuriosa versus Petro Danieli et Agnete Zimine eius nec dicere

Eo die et loco testibus et aliis Beri filia Daniel de Venz.
fuit condempnatus fecit xl quia vendidit de vino fiste Beate
Marie et Duncius Clipoci fideiussit pro eo

Die xxiiij marcij Venzoni in iudicio presentibus Donato Dunico precone
testibus et aliis Dunicus Jacobi Clipoci fuit condempnatus ffx pro eo
quia extra portam vendidit dapnum [illegible] Stephani del Mon ut probatum
fuit et Johannes eius frater fideiussit pro eo

Die xxviij mensis aprilis Venzoni in iudicio presentibus Federico
[illegible] Tingoto Zanulino textore testibus et aliis Blasius
de Amaro procurator in Roncho fuit condempnatus libr. tres pro eo
quia dedit alapam Zilio de Roncho ut confessus fuit et
ut probatum est et Septimius filius fideiussit pro eo

Die xviij maij Venzoni in iudicio presentibus Artico Jacobi de [illegible]
et Dunico precone testibus et aliis Florina famula Antonij Tazotti
fuit condempnata ff x pro eo quia percussit Leonardum de [illegible] Balestone et
Franceschina uxor ~~Sacagni fideiussit pro eo~~ accusavit eam et
Tiziamentus de Venzono fideiussit pro ea

Eo die et loco testib(us) et aliis Cesna de palsis fuit condemnatus
frt xl q(uia) traxit de una fauarina et Nicolau zmol
de Rivaro et Lauaritus de portuco fideiubsit pro

Eo die et loco testib(us) et aliis Nicolaus zmol fuit condemnat(us)
frt xl q(uia) sibi traxit de una fauarina et det
Zmol Bertram

Die penultima maii coram in iudicio testib(us) dnico Sagario
Dnico Zenone testibus et aliis Margarita uxor Anthonii
Bonifacii fuit condemnata ss xxv par q(uia) plenaui(t) una pa
pam et Bonauentura uxore petri Aylimi et

Eo die et loco testib(us) et aliis petrus Aylimi fecit securita
tem p(ro) Bonauentura eius uxore de ss xxv par dicte condempnacionis

Eo die et loco testib(us) et aliis daniel Zacagni fuit condemnat(us)
frt xl q(uia) fecerat insultum cu(m) una fauarina et Nia
laus zmol et Johannes Dominatis fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et aliis Bigrandus fantoni marigus
de Bonredo fuit condemnatus ss xxv par q(uia) noluit de
nuntiare iuxta mandatum sibi factum p(er) potestatem quorum
illi q(ui) noluerunt claudere fosalia p(er) quem Roya habit lisso
Curtim maiore

Eo die et loco testib(us) et aliis dictus Bigrandus fuit condemnat(us)
ss l par dicte p(re)dicta

Eo die et loco testib(us) et aliis idem Bigrandus fuit condemnat(us)
ss xxv par q(uia) no(n) intimauit potestati q(ui) erat illi q(ui) no(n) clau
serunt eos fosal

Eo die et loco testib(us) et aliis Antonius Bodinus fuit
condemnatus ss xxv par q(uia) no(n) clausit fosale p(er) q(uo)d labit
Roya de Bonredo et Mayard de illa sorta fideiubsit
p(ro) eo

Eo die vj junij p̃nzil in judicio. p̃ntibus Dinco pcone
testib3 et alijs. pagan de Roncado fuit condempnatus ff
xxv pro 3a quia non clausit eius fossale ut d.

Eo die et loco testib3 et alijs idem pagan fuit condempnatus
ff xxv pro 3a quia despangauit eius dominam sine licentia po-
testatis et tosetus fideiubsit pro dicto ambabus condempnationibus

Eo die idem prozolus cossy fuit condempnatus ff xxv pro 3a quia non
restituit bones albertj cossy [illegible] contra [illegible]
[illegible]

Die xij junij p̃nzil in judicio. p̃ntib3 Dinco pcone
testib3 et alijs. damianus de la coptima fuit condempnatus
lib. quinque pro 3a quia dix verba iniuriosa [illegible] ut probatum
fuit. et petrus de plebe fideiubsit pro eo

Die xiij junij p̃nzil in judicio p̃ntibus Dinco pcone
testibus et alijs. Cesar filius prozoli de [illegible] fuit
condempnatus lib. quinque pro 3a quia dix aliqua verba iniuriosa
[illegible] de Ronchis [illegible] et prozolus eius pater
fideiubsit pro eo

Die xxvj junij p̃nzil in judicio. p̃ntibus marino. tonadello
Dinco pcone testib3 et alijs. Domina [illegible] dicta zana uxor [illegible]
magistri [illegible] barberij de p̃nzil fuit condempnata lib. x
pro 3a quia percussit [illegible] [illegible] de Varu-
[illegible] cum lesione [illegible].

Die vij Julij Purzil in judicio presentibus ser Nicolao Rubei de Cad
Raymundo Finutoni testibus Et alijs Johannes grammaticus fuit
condempnatus ff. L. quia non obturavit eius fossale per quod aqua labebatur
et dictus ser Nicolaus fideiussit pro eo

Eodem die et loco testibus Et alijs Johannes Rubei de Pizo fuit condempnatus
ff. L. par. die ... predicta et Zanussius ... fideiussit pro eo

Die ultima Julij Purzil in judicio presentibus domino presbitero testibus
Et alijs Raymundus Jacobi de Zucolo fuit condempnatus ff. x.
par. quia ivit cum ... per pratum Bazarij de ...
et Ubaldus fab. fideiussit pro eo

Die iiij Augusti Purzil in judicio presentibus domino presbitero testibus Et
alijs Zanussius fab. de Conrado fuit condempnatus libr. quinque par. quia
vulneravit ... nepotem Corneli ... de Conrado cum effusione
sanguinis et

Eodem die Articus Boxiti fuit condempnatus ff. x v par. pro ...
... cum Hendrico de plebe et idem Hendricus fideiussit pro eo

Die v. Septembris Purzil in judicio presentibus Nicolao plebano
domino presbitero testibus Et alijs Blasius de Avian ... in
Ronchis fuit condempnatus ff. x L. quia dedit de uno ligno de
... cum effusione sanguinis Pauli Blasij de Ronchis
et Articus Hendrici fideiussit pro eo.

Die Sabati vij octubris Hendricus de la Campagna fuit
condempnatus ff. x par. quia habuit ... de accusa data per eum
... Mayanus que ... esse falsa

Die x octubris Purzil in judicio presentibus domino presbitero testibus Et alijs
Speratus de Purzil fuit condempnatus libr. quinque par. quia dixit verba
iniuriosa domine Zane uxori ... magistri ... et Mayanus
fideiussit pro eo

Eodem die predicta domina Zana fuit condempnata libr. quinque par. quia dixit
quod Speratus predictus eam vocaverat meretricem presbiteri Da-
mettis et non probavit

Eo die Antonius filius Jacobi de Talpones fuit condempnatus lib. x par. pro verbis iniuriosis dictis Paulo et Piratus? Puzzol? et Zeninus dixit fuit secum

Die xvj octubris Puzzol in iudicio presentibus Spriato? domino Petrone testibus et aliis Jacobus Petri Castaldi fuit condempnatus lib. quinque par. quia dixit verba iniuriosa Bertho Betti et magister Pizolus fideiussit pro eo

Die xxiiij Novembris Puzzol in iudicio presentibus domino Petrone testibus et aliis Antonius Parentus fuit condempnatus sol. x par. quia ivit cum eius curru per pratum et Dominus fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis Antonius de Querzetu fuit condempnatus sol. x par. quia fecit tropum per campum dicti Parenti et Sergna fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis idem Sergna fuit condempnatus sol. x par. occasione predicta et predictus Antonius fideiussit pro eo

Die prima decembris Puzzol in iudicio presentibus domino Petrone testibus et aliis Antonius Parentus fuit condempnatus sol. x par. quia cum bestie intraverunt in casale Antonii de Querzetu

Eo die et loco testibus et aliis Antonius de Querzetu predictus fuit condempnatus sol. x par. quia cum bestie intraverunt in casali dicti Parenti.

Eo die et loco Caesar Pizoli Cossi fuit condempnatus sol. centum par. quia noluit sibi facere ... dignum ... et ... amerunt sibi de bona ... [illegible]

... die ... octubris Caneti Bichtoris duorum pratum per extimam Petrus ... positorum in Campanea ... cum suis confinibus ... presentibus ... Daniele ... magistri ... [illegible] Johannis ... Daniele ... Johannis Jacobi ... testibus ... incipiendo ad primum festum sancti Jacobi proximi futuri de mense Iuly.

Summa omnium predictarum condempnationum capit lib. lxxxxiiij sol. xl.

Die vij julij purzil in iudicio presentibus ser Nicolao Rubei de Vid[illegible]
Sigismundo Fontana testibus Et alijs Johannes grammatici fuit
condempnatus ff. L. quia non obturavit unum fossale per quod aqua labitur
et dominus ser Nicolaus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus Et alijs Johannes Rubei de Ligo fuit condempnatus
ff. L pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fideiussit pro eo

Die ultima julij purzil in iudicio presentibus domino preconi testibus
Et alijs Sigismundus Jacobi de Zucolo fuit condempnatus ff. x.
pro quia ivit cum [illegible] per pratum Bazareri de [illegible]
et et Ubaldus fabri fideiussit pro eo

Die iiij augusti purzil in iudicio presentibus domino preconi testibus Et
alijs Zanusius fabri de Conrado fuit condempnatus libras [illegible] pro quia
vulneravit Artecuz nepote Corneli Baron de Conrado cum effusione
sanguinis. et

Eo die Articus Boxini fuit condempnatus ff. xxv pro pro [illegible]
facta cum Henrico de plebe et idem Hendricus fideiussit pro eo

Die v. septembris purzil in iudicio presentibus Nicolao pilipario
domino preconi testibus Et alijs Blasius de Zuian [illegible] in
Ronchis fuit condempnatus ff. xl. quia dedit de uno [illegible] de
[illegible] cum effusione sanguinis Pauli Blasij de Ronchis
et Articus et Hendrici fideiussit pro eo.

Die sabbati vij octubris Hendricus de la Campagna fuit
condempnatus ff. x pro quia habuit [illegible] de causa data per eum
[illegible] Mayanus [illegible] [illegible] ad [illegible]
Die x octubris purzil in iudicio presentibus domino preconi testibus Et alijs
[illegible] de purzil fuit condempnatus libras [illegible] pro quia dixit verba
iniuriosa domine Zane [illegible] [illegible] magistri [illegible] et Mayanus
fideiussit pro eo

Eo [illegible] dix
[illegible] da-

Eo die Artonus filius Jacobi de Talsomedo fuit condepnatus libras
x par(vorum) pro verbis iniuriosis dictis patri et Iuratis Purzili
et zeminus dicti fuit secum

Die xvi octubris Purzili in iudicio presentibus Cipriano domino
Perone testibus et aliis Jacobus Petri Castaldi fuit condepnatus
libras quinque par(vorum) quia dixit verba iniuriosa dicto Betti et ma-
gistri Pizolus fideiussit pro eo

Die xxiiii Novembris Purzili in iudicio presentibus domino Perone
testibus et aliis Antonius Parentus fuit condepnatus soldos x par(vorum)
quia misit cum eius animalia per pratum et Dominus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Antonius de Quercheti fuit condep-
natus sol(dos) x par(vorum) quia fecit Troyan per campum dicti Parenti
et Cagnia fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus et aliis [illegible] de Cagnia fuit condepnatus
soldos x par(vorum) octavus [illegible] et predictus Antonius fideiussit pro eo

Die prima decembris Purzili in iudicio presentibus domino Perone testibus
et aliis Antonius Parentus fuit condepnatus soldos x par(vorum) quia
eius bestie intraverunt in casale Antonii de Quercheti

Eo die et loco testibus et aliis Antonius de Quercheti predictus
fuit condepnatus soldos x par(vorum) quia eius bestie intraverunt in casali
dicti Parenti

Eo die et loco Cesar Pizoli Cossii fuit condepnatus
soldos centum par(vorum) quia voluit sibi facere [illegible] et [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible] sibi de [illegible]
et Nicolaus Jacobi Petri Castaldi fideiussit pro eo

Summa omnium predictarum condepnationum capit libras lxxxxiii soldos xv.

In xpi noie amen

Infrascripte sunt expen facte sub prud viro magro Johanne
de zeno potate pirani regente p nobili viro Johane
antonio [illegible] [illegible] Comitis et piranensis
in m° iiij° iiij terio Indicione xj

Primo expendidit p faciendo aptare bolzonum pontis superioris
p duos lignis et clauis et magisterio — ss xx par
Ite expen p faciendo mutare lignum ubi stant ceruncij
pontis et paptando ceruncios — ss xxiiij par
Ite expen p aptando borolos pontis — ss xij
Ite expen p faciendo aptare duos anullos cadene
pontis dati zanusio fabro — ss viij
Ite expen p xiij asidibus p cupiendo ponte et p
clauis ss xliiij
Ite expen p duab [illegible] ipse potas et daniel
de casoprana merut [illegible] ad duos
p naulo [illegible] — ss xx par
Ite expen die sexta July p faciendo aptare [illegible]
bolzoneta pontis p clauis magnis et p magi
sterio ss xxx dati zuleto et zanusio fabro
Ite die xv augusti expen p faciendo aptare [illegible]
ubi stant lapides [illegible] [illegible] [illegible]
nis clauos et magisterio ss xxxv
Ite expen die xv septebr dati desiderato not p asidib lignaie
et clauis magnis et puis p marcello et ponte de mandato
duor [illegible] et [illegible] lib xx viij ss xv
Ite expen p lignaie empto a daniele bacugno [illegible] et
magro spizolo et magno lib x
Ite expen p trib asidib de [illegible] p pontis oph lib ss xxxj
Ite expen dati zanusio fabro paptando cadena pontis p
[illegible] clauos et paptando borolos ss xxxvj
Ite expen p magisterio dati zuleto et [illegible]
del [illegible] q laborauerunt dieb xij in [illegible] ss xiiij
p die [illegible] lib nove par
Ite expen p faciendo [illegible] [illegible] et p [illegible] potu
[illegible] lib sex par
Ite expen p salario desiderati not lib xv
Ite expe ss 8 dati [illegible] q portauit [illegible] litra de [illegible]
[illegible]

Item expendi ss. xiiii pro longando cathena que tenet ponte(m) a parte exteriori

Item expendi ss. viii pro bola zumtorii

Item expendi lib. x pro salario portarii.

Item die viii Junii expendi pro uno anulo cathene pontis superioris et pro aptando lazos ipsius pontis ss. xx.

Item expendi ss. quinque pro anulo uno cum quo cinxi brachium pro ducendo uno ex tribus sive potestate appropinquabat et quod voluit pendere de hospitatoribus fiendis insuper retentus ad hoc ut finito officio non posset ei inferri

In Xpi noīe Amen

Infrascripte sunt condempnationes fiende sub [illegible] daniele de la corona
tunc potestate pinguenti et nobilibus dnis pagano et
Guidone Comitibus de pinguent in m° ccc° quadragesimo quarto
Indict. xii

Primo die xx febr. pinguenti in iudicio presentibus magistro pizolo
magistro daniele testibus et aliis Franciscus filius [illegible]
fuit condempnatus sol. xl quia [illegible] nicolao michilucii
de uno cultello et [illegible] de [illegible] fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et aliis predictus Nicolaus michilucii fuit
condempnatus sol. xxv [illegible] extraxit de uno cultello contra dictum
franciscum et [illegible] fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et aliis supradictus franciscus fuit
condempnatus sol. xl quia dixit uba iniuriosa [illegible]
dicti nicolai et magistri daniel [illegible] fideiubsit pro

Die [illegible] marcij pinguenti in iudicio presentibus Gaspartino. Antonio [illegible]
testibus et aliis [illegible] fuit condempnatus libr. tres [illegible]
quia [illegible] de [illegible] dicto Gaspartino et [illegible] fide
iubsit pro

Die quinto aprilis pinguenti in iudicio presentibus [illegible] Antonio
[illegible] testibus et aliis Nicolaus zmok de [illegible]
fuit condempnatus sol. xxv [illegible] quia dixit aliqua uba iniuriosa
de uale et petrus de plebe fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et aliis ide [illegible] de uale fuit
condempnatus sol. xxv [illegible] dixit aliquibus ubis dictis dicto
nicolao zmok et [illegible] nepos filipi fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et aliis petrus de plebe fuit condem-
natus libr. tres [illegible] quia menauit de una lancea an-
tonio [illegible] et nicolaus zmok fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et aliis ide [illegible] antonius fuit condem-
natus libr. tres [illegible] et [illegible] de uale fideiub-
sit pro

Eo die et loco testibus et aliis Nicolaus [illegible] fuit
condempnatus libr. octo [illegible] quia uulnerauit [illegible]
[illegible] cum [illegible] cultello cum effusione sanguinis et
antonius [illegible] fideiubsit pro

Die xxi aprilis Pinzil in iudicio presentibus Nigoto antonio
pirone testibus et aliis Cesar filius pizoli cossy de Sem
befrazich fuit condempnatus frx xl quia amonauit et uno
cultelo vulneravit de Chions ~~fuit condempnatus~~ et zilius me-
neli fideiussit pro eo

Eodem die et loco testibus et aliis idem Cesar fuit condempnatus
libri x par quia non obedivit preceptum et idem zilius fi-
deiussit pro eo

Eodem die et loco testibus et aliis magister pizolus fuit condempnatus
libri x par pro verbis dictis in desiderato

Die x maii Pinzil in iudicio presentibus vitaliano cisouto testibus
et aliis zanol Nicolaus fuit condempnatus ff. l par quia dedit de
uno fuste super caput iohanni de nale cum effusione sanguinis

Eodem die et loco testibus et aliis idem iohannes de nale fuit
condempnatus ff xxv par quia traxit cultelum contra dictum
Nicolaum zanol.

Die xxi maii Pinzil in iudicio presentibus zanino septimini
Antonio pirone testibus et aliis magister pizolus tedeschus fuit
condempnatus frx xl quia vendidit vinum sine ponere ad
mensuram et petrus fideiussit pro eo

Eodem die et loco testibus et aliis idem petrus fuit condempnatus
frx xl contra petta et idem magister pizolus fideius-
sit pro eo.

Eodem die et loco testibus et aliis Catarina uxor zuleti fuit
condempnata ff. l. par pro verbis dictis filiastre cussy et zuletus
fideiussit pro ea.

Die xviii Junii Pinzil sub auditorio sancte marie presentibus
magistro daniele pelipario magistro pizolo magistro antonio micaelis
antonio pirone testibus et aliis Egregii domini pagani et Nicolaus
Comites de Pinzil in consilio cum hominibus pinzil et iudex inmato
suorum et Bartholo della Coma potestas condempnaverunt dominum
Crinatu hyskh lx par quia percussit margarita uxore balasy
cum effusione sanguinis et sibi destrupsit unam vite et
defamando eam sicut ipsa cum aderit ...

Die xxv Junii Ubna zanni dicta ... uxor magistri Bonvenuti
barberii fuit condempnata libr. decem par. quia dixit verba iniu-
riosa Vitaliano iurato ... per eosdem ... contra ...

Die xxvii Julii pro tribunali in iudicio Guidus de plebe fuit condemp-
natus libr. xxv par. quia traxit cultellum contra Zanussium fabrum
et ipse Zanussius fideiussit pro eo

Eo die Raynaldus ... fuit condempnatus libr. xxv
par. quia ... de liberatio ... fuit Johannes petenus et
eius uxor fideiussit pro eo

Die xxii octubris pro tribunali in iudicio S. Stephanus de Mon-
te fuit ... per Simonem eius filio de libr. quinque par. quia
percussit Andream Armitanum super caput cum effusione sangui-
nis

Die xviii octubris pro tribunali in iudicio presentibus Artico Pilipocio Antonio
Perine testibus et aliis Johannes de Vale fuit condempnatus soldos xl
quia revelavit primus precium ad petitionem Antonii patri et eius
... fideiussit pro eo

Die viii Novembris Johannes de Vale fuit condempnatus libr. xxv par.
quia se ... cum Raymundo de Chiono et ipse Raymundus
fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Raymundus de Chiono fuit condempnatus
libr. xxv par. quia se ... cum dicto Raymundo et ipse
Johannes de Vale fideiussit pro eo

Item Sergia de Palsis fuit condempnatus libr. quinque par. quia
dixit verba iniuriosa precium

Eo die et loco testibus et aliis magister Franciscus fab.
de Remedo fuit condempnatus soldos xl quia revelavit
primus precium ad petitionem Luce

Eo die et loco testibus et aliis Sagarius de Remedo
fuit condempnatus soldos xl occasione predicta

Eo die et loco testibus Et aliis zaninus [illegible] de paganis fuit condemnatus sol xxv pro qua traxit cultellum contra zaninum septimum et ipse zaninus fideiussit pro eo.

Eo die et loco testibus Et aliis idem zaninus fuit condemnatus sol xxv pro qua traxit cultellum contra dictum zaninum et ipse zaninus fideiussit pro eo

Die xxviiii decembris coram in iudicio presentibus Johe petro antonio pecune testibus Et aliis petrus de plebe fuit condemnatus sol xl qua fecit rumorem cum zanino septimum

Eo die et loco testibus Et aliis

Eo die et loco testibus Et aliis Segna de palsis fuit condemnatus sol xl qua amenauit de bina saluarina contra bigimundum de chiono

Eo die et loco testibus Et aliis idem bigimundus de chiono fuit condemnatus sol xl qua amenavit de bino Lanacono dicto segne

In xpi noie amen

Infrascripte sunt expensiones facte / et fiende sub primo viro s Daniele
de ... hoy potatis puziliarum nomine p nobilib dnis
Pagano et Almerico Comitibus de Puzilijs in anno
quatercentesimo ~~...~~ quarto indict xij

Primo expen p tribus mensuris olei acceptis portum dati ...
q fuerint accepti dictas mensuras ss viij par.

Ite expen dati uni nuncio q ivit p ... Brugnerium intimand
dicto Pagano q non veniret de portum q dns Almericus
erat captus ... ss vj

Ite expen dati uni nuncio q tulit una litteram Brugnerie p
notificando q gentes que venerant Zopola transiebant
p Sacilum ss ...

Ite expen p faciendo aptare portam inferiorem p magisterio dati
magistro Zilio p una asside p ligno / et p clavis ss xx.

Ite expen ss xv par dati Jacobo ... q de mandato dnorum
... et ... ivit ... Brugnerie p intimando
dno Pagano ... patrie ... et ...
p medico q fuit captus p illos de portum. et ...
ambasiatorum ...

Ite expen ss xxxiij par dati duobus nuncijs q iverunt Caste-
lionum ad notificandum q gentes veniebant Zopola

Ite expen p aptando pontem / et ... superiorem p aptando
cadenam / et ... / et p magisterio — lib x ss x

Ite expen dati Desiderato notario p suo salario lib xv par

Ite expen p salario potatis — — — lib x par

Summa expensarum ... ut supra ... capit lib ... ss x

Eo die Arterius de tulsporedo fuit condempnatus ss x par
ortax pdcta

Die xx Julii Oderricus cossy fuit condempnatus ss x.
ortax pdcta

Die xxiiii augusti pnt in judic(io) presentib(us) magro tomasio
antonio pani test(ibus) et alliis petrus vincency fuit cond(em)
natus sol x par qa dedit dapnum in suo grossi hemerardi

Eo die et loco dey de passis fuit condempnatus s xx xl qa
revelavit pignus pani ad petorz opati

Die xxvi augusti pnt in judic(io) presentib(us) magro
tomasio dameli paspalio mayan santino pani
test(ibus) et allis petrus de plebe fuit condempnatus
s x xl qa amenavit de bono ffeuto pt ramisuz
febru

Eo die et loco testib(us) et allis de rimusii fuit
condempnatus ss xxv par qa elevavit unum ffeuto
pt eunde petro

Eo die et loco dey de passis fuit condempnat(us) s xx xl
qa revelavit pign(us) pani ad petorz opati.

Eo die et loco testib(us) et al hemerardus fuit condempnat(us)
ss x par qa eis bestie dederunt dapnum in blavis
petri biancy

Eo die et loco testib(us) et allis de hemmerardus fuit
condempnat(us) sol x par qa dameli narnironi neu
saluit eis bestias

Eo die et loco galvan filius todulfi fuit condempnat(us)
ss x qa jacomina blandi accusavit eis bestias

Eo die et loco Bolusius hemmerardi fuit condempnatus ss xxv par
qa accepit custodiam porte inferioris et non stetit

Eo die et loco mysonis fuit condempnat(us) ss x par qa non bn vende
rant carnes

Die xii novembr. purzil in iudicio presentibus antonio prone testibus Et aliis zaninus cortelaius fuit condemnatus ... xl. quia spreverit ... iohannem cugnatum iacobi ut ... fuit et ide iohannes fideiubsit pro

Eo die et loco test. Et aliis ide iohannes cugnatus iacobi fuit condemnatus ... xl. quia ... ide zanini fuit et ide zaninus fideiubsit pro

Die penultima novembr. purzil in iudicio presentibus magistro tomasio medico antonio prone testibus Et aliis fedri de palsio fuit condemnatus libr. tres et ... par quia piscavit de nocte in roya sine licentia Et valentinus fideiubsit pro

Eo die et loco testibus Et aliis ide valentinus de palsio fuit condemnatus libr. tres ... pro octavam pedeta et dy fideiubsit pro

Eo die et loco testibus Et aliis antonius in bruni fuit condemnatus in libr. tribus et ... par octavam pedeta et ide valentinus fideiubsit pro

Die xxviii decembr. purzil in iudicio presentibus petro ... antonio prone testibus Et aliis ... mulinarius fuit condemnatus libr. ... par quia dixit verba iniuriosa ... desiderato nor

Eo die et loco testibus Et aliis antonius filius mayani de purzil fuit condemnatus libr. ... par quia dixit verba iniuriosa ... de plebe et ... fideiubsit pro

Item zilinus fortuni fuit condemnatus sol. ... par quia ... meniyis stephani del moy

Item zaninus ... fuit condemnatus ... l. par ... alighi libro et actis ... francisco ...

aº iiijº quarto Indict. xiiij

Infrascripte sunt expensatores fiende per pendium zampetrum potestatem [illegible] pro

Primo xxvij Januarii quando magister tomasius medicus fuit captus per illos de portu expense pro nuncio [illegible] pro intimando dominis usque brugh ff vj.

It. expense de mandato dominorum datum damiseli de la zappa qui fuit [illegible] pro festo dominorum xxvij Junij ff liiij p

It. die primo Julij expense dati magistro zilio marangono pro aptando ponte ff x p

It. expense pro iiijor assidibus dati antonio fante ff xxvij

It. expense quando [illegible] vulneraverunt filia menegini de baruello per nuncio [illegible] usque Brugnelam ff v.

It. expense quando uxor ferraresij fuit capta pro nuncio [illegible] usque brugnellam ff v.

It. expense pro faciendo [illegible] expenso dum stetit in turri diebus xx ff xl.

It. expense pro faciendo aptare portellum restelli pontis superioris pro aptando assides [illegible] dicti pontis et pro aptando intra scalam [illegible] fabrum dati magistro zilio ff x.

It. expense pro assidibus dicti [illegible] emptis [illegible] ff v

It. expense dati magistro Nicolao [illegible] qui tenuit stadieram toto [illegible] ad ponderandum carnes macelli ff xxx

It. die xxvj septembris expense dati zuleto pro aptando [illegible]

It. expense pro clavis magnis de j ff pro quolibet et [illegible] aliis clavis et pro aptando catenam restelli dati zanusio fabro ff xxx

It. expense pro duabus seris una ad turrim et alia ad portellum pontis superioris emptis a magistro paulo de portu [illegible] pro

It(em) expen(sas) dat(as) de mandato d(omi)nor(um) mag(ist)ro Jacobo de portun
p(ro) duab(us) cartis excu(s)ationis de morte petri de cum
naonis fcti p(er) marcum duc(atos) au(ri) tres
It(em) expen(sas) de mandato dictor(um) d(omi)nor(um) dat(as) bidolfo ga
staldioni Cluendaris duc(atos) au(ri) duos
It(em) expen(sas) dat(as) preconi et p(ro) expens(is) notar(ii) ss xl p(ar)
It(em) expen(sas) p(ro) funicula p(ro) ... c(on)fines capanee
empt(a) ab antonio speciario ss xl
It(em) expen(sas) p(ro) faciend(o) aptari de funicula custodii porte
inferioris ss vj
It(em) de mandato dictor(um) d(omi)nor(um) expen(sas) dat(as) ... tomino
bruni et danieli grammatici ... p(ro) duob(us) dieb(us) q(uibus) ipsi labo
raverunt ad mocyanos p(ro) c(on)finib(us) capanee ... p(ar)
It(em) expen(sas) dat(as) bio gastaldioni camini quo(d) dedit ...
p(ro) pignoraverunt laboratores d(omi)nor(um) in artugna
It(em) expen(sas) p(ro) j ligno p(ro) faciend(o) ... ss xx
aptand(o) ... dat(as) zuleto ... ss xl
It(em) expen(sas) dat(as) desiderato not(ario) p(ro) suo labore lib(ras) xv
It(em) expen(sas) p(ro) salario mei potestatis lib(ras) x p(ar)
It(em) in note nat(ivitatis) d(omi)ni expen(sas) p(ro) ... q(uo)d ille de bacil
mittebat ... ad d(omi)num patriarcham q(uo)d ferebat ... compagnia
tenebat in fori iulio dat(as) ... ss vj
It(em) dat(as)

Infrascripti sunt condempnatores facte per Jacobum filium danielis de la Soprana potestatem proxime electum in consilio generali duos pagani et Bu... ... comunitas de Pirzolis in millesimo ccc nonagesimo sexto indictione iiii.

Primo die xvi Marcii proximo in iudicio. Presentibus henrico... Vitaliano et Antonio Sperone testibus et aliis Franciscus Viridis fuit condempnatus solidos quinquaginta par. pro aliquibus verbis dictis Steffano Zuletti et Pizolinus de facto fidem habuisset pro

Eodem die et loco testibus et aliis dictus Bertolinus fuit condempnatus soldos xxv par. quia descendit de posta custodie de nocte et Zuletus fidem habuisset pro.

Eodem die et loco testibus et aliis Bertolameus Beti fuit condempnatus sol. decem par. quia dedit dampnum Antonio Pedro in suis campis

Die v. Junii proximo in iudicio. Jacobus Mayam fuit condempnatus sol. xx quia fuit electum ... Forcesia et Magister Rossus fidem habuisset pro

Eodem die et loco testibus et aliis Segna fuit condempnatus ... sol. xx par. quia ... Jacobum ut ... fuit

Die xxi Julii proximo in iudicio presentibus Jacobo Petr... et aliis dictus Segna fuit condempnatus ... par. pro aliquibus verbis dictis Galiano et Rossus not.

Eodem die et loco testibus et aliis dictus Galianus fuit condempnatus sol. L par. pro aliquibus verbis dictis dicto Segne et Antonius Mayani fidem habuisset pro

~~Die xvii Septembris Desideratus not. fuit condempnatus ... quia ... dedit dampnum Antonio Santo et ...~~

Eodem die et loco testibus et aliis ... Mani fuit condempnatus sol. xxv par. quia traxit cultellum et accepit ... in manu ... Henrici ... minavit

Die viii Novembris proximo in iudicio presentibus Antonio Sperone testibus et aliis Arricus ... de Talponeo fuit condempnatus ... par. quia dixit aliqua verba iniuriosa Franceschine ... Sachagni et ... Pizollus fidem habuisset pro

Eodem die et loco testibus et aliis Maria Mretta fuit condempnata sol. xxv par. pro aliquibus verbis dictis domine ... Nicolaus ... fidem habuisset pro

Item Zanzilus Zoh olim Frotii Colosy fuit condemnatus sol. decem quia accepit panem unum de munago et non sol.

Eodem die Nicolaus Jacobi Petri Gastaldi fuit condemnatus soldos decem occaxione predicta

Eodem die Balasius nepos presbiteri Gavelani fuit condemnatus sol. decem occaxione predicta

Eodem die Stephana de Palsio fuit condemnata sol. x occaxione predicta

Eodem die Vazosius Jacobi narius fuit condemnatus sol. xx quia non dimisit accipere unum vitrum per Zanpetrum cercatum

Eodem die Antonius Lagoti fuit condemnatus lib. decem par. quia voluit incidere nasum Franceschine Bexari barba- zani et Nicolaus Frotii Colosy fideiussit pro eo

Item presbiter Antonius fuit condemnatus sol. xx par. quia accepit licenciam in manum ser Zanusini Faben

Item presbiter Zanusius fuit condemnatus sol. xx par. quia exsir cultelum ser Zetini [illegible]

Item Franciscus filius ser Viridis fuit condemnatus lib. decem par. pro percussione facta Don Hemerachio et magister Pizolus et Nicolaus Filipuzius fideiusserunt pro eo

Item Odoricus Cossy fuit condemnatus lib. quinque quia vulneravit Segnudum de Gichiono

Summa lib. xlv s. x

Infrascripte sunt expense facte per daniele de la bagna
potestate puzoli

Primo expens dat stayanito q de nocte ivit brugs
cu una lra ss vj

Ite ide expens p faciendo aptare domuncula custodu
porte inferioris ss xxij

Ite expens dat dinco ricchomo q ivit zapola duas
vicah p facto laboratorum sibi comissorum et ivit
brugs ss xxv pat

Ite expens dat Johi barbuche q ivit brugs
cu ij litteris ss v

Ite expens p aptando seram porte superioris ss vj

Ite expens p aptando domuncula custodu porte
superioris p lignis et magistero ss xxij

Ite p aptando cadena ss viij

Ite expens p salario not lib xv

Ite expens p salario potestatis lib x

Sa lib xxxviij ss xvj

grandu

In Frasser fuit condempnatus sol. per Antonium potum purzel regent per Nobilibus dnis Artico et Sinerado Cometibus de purzel in predictis castello Indicto

Primo Dauid Valdrius fuit condempnatus sol. xx. pro eo q. tenuit tabernam apertam post tertium sonum campane

Die x febr. purzel in Iudicio Johes de Vale fuit condempnat. sol. xxv. pro eo q. scarbuyauit se cu zancano

Eo die Xpoforus filius Dauidis Supne fuit condempnat. sol. xl. pro eo q. deuastauit sedilia et ipse Dauid fideiubsit pro

Die nona marcij purzel in Iudicio condempnatus fuit condempnatus sol. xl. pro eo q. vendidit malvasiam antequam poneret ad manum et Antonius pro fideiubsit pro

Die xi marcij purzel in Iudicio mag. Jacobus fuit condempnatus sol. xl. pro eo q. vendidit romaniam no positam ad manum et ipse pro fideiubsit pro

Die ultima aprilis purzel in Iudicio presentibus zanpetro et Antonio prone testibus et aliis Raynaldus sartor de purzel fuit condempnatus sol. xxv. pro eo q. retraxit nasum eius predicto Antonio sancto et Odorius cossy fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et aliis zanusius sol. fuit condempnat. sol. xxv. pro eo q. traxit de pede et Dnum Ciculinum et Nicolaus Sandie fideiubsit pro

Die xiiij mensis maij purzel in Iudicio presentibus Sibo Omickno Antonio prone testibus et aliis Johes de vale Senior purzel fuit condempnat. sol. xx. q. spinsit zancanum et de Zantanus fideiubsit pro

Eo die et loco testibus et aliis zantanus predictus fuit condempnat. sol. xx. pro eo q. spinsit eundem Johem et de Johes de Vale fideiubsit pro

Die xviij maij purzel in Iudicio presentibus Artico de talponedo et Antonio prone testibus et aliis Johes de Rarubeo de purzel fuit condempnatus sol. xl. pro eo q. vendidit vinum no positum ad manu

Eo die et loco testibus et aliis Andreas pr. fuit condempnatus sol. xx. pro eo q. no auruit plena mensura

Die xxii ~~maii~~ Junii pruzal in sudito p(rese)ntib(us) Francisco magistri
et Antonio pecone testib(us) Et allijs Laurencius carmentarius
fuit condepnatus ss x par(vorum) q(uia) dedit dapnum in campo Danielis
baragni seu Avalito et Movetus fideiubsit pro

Eo die et loco testib(us) Et allijs Martinus fuit condepnatus ss x par(vorum)
q(uia) dedit dapnum in campo Ptolamei del bet / et id(em) pro
fideiubsit pro

Eo die et loco testib(us). Et allijs Zanussius de pamigays fuit
condepnatus sol(idos) x par(vorum) / q(uia) cu(m) bestijs petri Simeonich de-
dit dapnum in avena dicti Ptolamei

Die xii Julij pruzal in sudito p(rese)ntib(us) Antonio pecone / et
Nicolao Ventura. Et allijs Antonius balasij fuit condepnatus
lib(ras) dec(em) par(vorum) p(ro) rumore facto cu(m) Antonio p(re)dicto et cu(m) Jacobo
fa(m)ulo mei Desiderati / et bolzi ser Guido fideiubsit pro

Eo die et loco testib(us) Et allijs Zuhanis filius q(uondam) Tisenti fuit
condepnatus sol(idos) xl par(vorum) q(uia) fecisset malam vitam ut probatum
fuit / et Nicolussij tamburij fideiubsit pro

Die xxiii Julij pruzal in sudito p(rese)ntib(us) Dinco tabnaro. Antonio
pecone testib(us) Et allijs Zanussij fadenti fuit condepnatus ss xx. par(vorum)
q(uia) scarbinavit se cu(m) Nicolao Armitano de Nonredo / et id(em)
Nicolaus fideiubsit pro

Eo die et loco testib(us) Et allijs id(em) Nicolaus fuit condepnatus ss xx par(vorum)
eade(m) q(uia) scarbinavit dicto Zanussio. et id(em) Zanussij fideiubsit pro

Eo die / et loco testib(us) Et allijs Dinco fayulinj fuit condepnatus
sol(idos) dec(em) par(vorum) / q(uia) dedit dapnum in campo Bernei de Nonredo

Die tercio septembr(is) pruzal in sudito p(rese)ntib(us) Zanpetro. et Antonio pecon(e)
Et allijs Antonius martinacij fuit condepnatus sol(idos) x par(vorum) q(uia) dedit dapnum
in campo Ptolamei betti magistri Jacobi fideiubsit pro

Eo die / et loco testib(us) Et allijs Jdem magistri Jacobi fil(ius) fuit condepnatus
sol(idos) x / par(vorum) occaxione p(re)dicta

Eo die / et loco testib(us) Et allijs Odoricus menighini fuit condepnatus
sol(idos) x / occaxione p(re)dicta

Eo die magistri Tibaldus fuit condepnatus sol(idos) x q(uia) cu(m) bestijs dedit
dapnum in blado Tomasij Cosenzoni

In Christi nomine Amen.

Infrascripte sunt expense facte per Antonium potatem puzzil ... pro tres ... duos ... et ... communis de puzzil in castello Quatrevenessio tempore Indictionis ...

Primo expense pro uno nuncio qui ivit de puzzil Brugnerum intimandum dominis ... illi de ... suspenderat Georgium et socium ... molo indistractu puzzil ss. v.

Item expense pro pane et vino predicte marcii octo pilles socijs qui venerunt de Pulcinico dum ... fuerunt ad faciendum de suspecte ... predicti de super terrenio suo et suspendit ... terrenio ... ss. xij.

Item expense pro mittendo duabus vicibus in nocte marcis ... ad ... Federicum ... dominus de pluribus socijs pedestribus et equestribus ss. vj.

Item expense pro pane et vino pro predictis ss. x.

Item expense pro duobus lignis emptis pro aptando intrastala penes Zanutinum fabrum et pro duabus tabulis ss. x.

Item expense pro sex assidibus de larexo pro faciendo portelos duos ad portam superiorem ss. xx.

Item expense pro uno ligno pro faciendo spangas et ... portalem et pro segando dat ... ss. xij.

Item expense pro clavis ss. x.

Item expense pro faciendo aptare portus qui cadebat pro uno ligno longo pro ... ss. viij.

Item expense pro uno ligno longo segato pro spangis ss. vj.

Item expense pro duabus assidibus de ... ss. xxviij.

Item expense pro duabus assidibus largis de ... que erant ... altera ss. xx.

Item expense pro clavis xxviij de sex ... ss. xiiij.

Item expense pro clavis de viij ... xxx ss. xx.

Item expense pro xx clavis de duobus parvis ss. iij pro iiij.

Item expense pro botalis subgiardinibus et pro faciendo unum

Item expense pro ... erant breves ss. xx.

botalum de ... clavis magnis ss. vj.

Item expense pro sex

Item expensas datas Zuleto tomino Bruni et Danieli gramatici qui aperuerunt dictas portas ss xxviij

Item expensas pro mittendo una litteram pulcianici in die sancti Laurentij de mane ss vj

Item expensas datas Iohanni Barbuchie qui portavit una litteram pro ...

Item expensas pro gregis asidiis pro aperiendo porte superiore ss xx

Item expensas pro xxx clavis de duobus ... ss v

Item expensas pro ponendo corvinas ad stangas ponte et pro aptando stangam bitte ponens pro clavis ss v

Item expensas pro magisterio ss iiij

Item expensas pro mittendo duos nuncios unum Valuesori et unum ... in vigilia sancti ... quia ... fuit ... non venirat expensas ss xx viij

Item expensas pro salario notarij libras xx ...

Item expensas pro salario potestatis libras xl

S(umma) lib(ras) xl ss xviij

Infrascripte fuit condempnationes facte sub primo Danielis de la Sepna potestate Purziliarum regente per spectabilibus dominis Pagano et Bindum comitibus de Purzil in anno quarto indictionis prima

Primo die x aprilis purzil in iudicio ... de ... Purziliarum fuit condempnatus ... xxv ... qui traxit cultellum contra Nicolaum de ... et ipse Nicolaus fideiussit pro eo.

Eo die et loco Antonius parentus fuit condempnatus pro aliquibus iniuriis factis contra potatum soldos xl

Die xviii marcii purzil in iudicio presentibus Artico de ... Antonio filio magistri Danielis ... et Antonio ... et aliis Antonius fantus fuit condempnatus sol lx pro aliquibus ... domino ... Jacobi de la ... et Vitalianus fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis ... de purzil fuit condempnatus ... xl ... qui vendidit carnes sine ... ad ...

Die ... may purzil in iudicio presentibus ... Antonio ... et aliis pluribus Bartholomeus ... fuit condempnatus sol xxv qui non obedivit mandatis in accipiendo ... de ... nostrabene ...

Eo die ... filius ... fuit condempnatus sol decem pro aliquibus lignis acceptis domine Katarine

Eo die nepos Tomasii del Zuto fuit condempnatus sol x occasione predicta

Eo die Nicolaus Leonardi de Vila fuit condempnatus sol x predicta occaxione

Eo die Daniel Andree de ... fuit condempnatus sol decem occax predicta

Eo die Petrus ... fuit condempnatus sol decem predicta occax

Eo die Pizolus ... fuit condempnatus sol xl qui dixit aliqua ... Nicolao ... et ...

Eo die ... Nicolaus fuit condempnatus sol xxv ... occax predicta.

Eo die Nicolaus ... fuit condempnatus lib. ~~tres~~ duas ss x pa(r)vorum quia dix(it)
verba iniuriosa Nicolao Genture de ... Furlano

Eo die et loco testibus et aliis idem Nicolaus Genture fuit condempnatus
lib. quinque pa(r)vorum quia dix(it) verba iniuriosa dicto Nicolao ... et
... de medio fideiussit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Antonius filius magistri Danielis pilipari(i)
fuit condempnatus lib. iii quia dedit de pugno Zanusio ...
et Zanusius ... fideiussit pro eo

Eo die idem Zanusius fuit condempnatus sol. xl quia ... verba dicto
dicto Antonio ...

Eo die Zilinus Menchi de Biladolt fuit condempnatus in lib. xxv
quia ... certum bladum et ... et ... duos

Die penultima may ... in iudicio ... oliuradino
Petro ... et Antonio ... testibus aliis Johannes maru
... fuit condempnatus ss x pa(r)vorum quia dedit dapnum in prato

Eo die Bramach de ... fuit condempnatus lib. x pa(r)vorum quia ...
in ... et Biladolt(?) et ... et ... pelegrin(?)
fideiussit pro eo

Eo die ... fuit condempnatus lib. xx pa(r)vorum ... et
...

Die xviii July ... in iudicio. Nicolaus Blaunus fuit condempnatus
... x ... quia ... ad peto...

Eo die Stephanus magnum fuit condempnatus ss x pa(r)vorum quia dedit dapnum
in pratis Iacobi ... actione ... et ...

Die xxii July ... in iudicio ... Antonio ... et
aliis. Nicolaus Zimolt fuit condempnatus ss xx pa(r)vorum quia tenebat ...
... et ... fideiussit pro eo

Eo die idem ... fuit condempnatus ss xx pa(r)vorum quia traxit ...
... ~~...~~ ... Zimolt

Eo die et loco testibus et aliis Nicolaus Blaunus fuit condempnatus
... xl quia ... ad petoci ...

Die 6 Septembris Andreas de ... fuit condempnatus ss x
quia dedit dapnum in campo ... ...

Die xviij septembr. pizolus rossi fuit condepnatus ff x quia dedit
capram in campis ... de ...

Die sexto octubr. presente consilio magistri Nicolai ... de
... fuit condepnatus libr. quatuor poderij cum ... quia
dixit verba iniuriosa ... de ...

Die x octubr. menegus de ... fuit condepnatus ff ex
xl quia ~~dedit capre~~ accepit apes de arbore Nicolaj
...

Die xviij octubr. presente consilio ... de ... fuit condepnatus
ff ex xl quia ... ... petrum ad ... Nicolai de
campo ... confessus fuit

Scrita supra — Die xiij Novembr. presente consilio presentibus Nicolao venture, vitaliano
et antonio ... testibus et aliis Nicolaus ... filius ... fuit condepnatus
ff l. ... pro ... ubi ... Nicolao venture de ... ...

Eo die et loco testibus et aliis petrus ... fecit securitatem pro gregorio
cum ~~filio~~ nepote de libr. ... ... ubi ... ...
philippi de villa ...

Eo die et loco testibus et aliis magister Johannes del ... fuit condepnatus
ff l ... pro bertho betti ... ubi dicto ...

Die xiij Novembr. presente consilio presentibus magistro Johanne del ...
vitalino et odrico rossi testibus et aliis pizolus rossi de
fontefagido fecit securitatem pro cesaro cum filio de libr. octo ...
quia percussit Johannem valentini in pectore cum uno cultelo cum
effusione sanguinis ut probatum fuit

Item pietrus de plebe fuit condepnatus ff xxx ... quia dixit aliqua
verba merigoto

Item idem merigotus fuit condepnatus ff x pro uno ... ...
... octo ... petri

Item henricus ... fuit condepnatus ff ex xl

Item antonius ... fuit condepnatus ff ex xl quia de nocte
... ad ... et ... Antonij ...

Item antonius filius ... fuit condepnatus ff ex xl ... poderia

Item lo ... fuit condepnatus ff ex xl ... poderia

Item preisinus de villasaura fuit condepnatus ff ex xl ... poderia

Item idem fuit condepnatus libr. ... pro rumore facto cum gregorio
nepote petri ...

Item Antonius martinacij fecit [illegible] de sold. xl. quia cum filis
fecit rumore cum Bartolameo betti
Item magister pizolus fuit condepnatus libr. iij sol. v. pro vino non posito ad mensuram
Item idem fuit condepnatus sold. xl. pro rumore facto cum Sprentelo

Infrascripte sunt expensatorum expense facte per prudentem Danielem della Sopra potestatem Puzili in millo quatricentesimo octavo indict. prima.

Primo expen. dat. uni nuntio qui portavit duas litteras de Puzilijo Utini expte dnorum Artici et Pagani. Dno Nicolin et Utine ac illo qui ivit Utini pro actus in placito per una litt. quam misit sibi dni deputati de terra pro tollendo dnis in Vatilensibus et litte ille venerunt de Venetijs ff xxviij

Item expen. dat. Trayamento de ult. aqua qui portavit una litteram Valvesoni de mde Spilimbergi expte dnorum ff xxj.

Item expen. dat. uni nuntio qui ivit de Puzili ser Advocati portatum una literam qui venerat de Brugnerum. ille dno qui ivit ad offendum insimul cum dno de Spilimbergo de Valvesone de terra et de Pulcis ff v pro

Item expen. pro una litt. qui venerit de Brugn. et dirigebat dno Bartolameo et Aloysio de Pulcis ff vj

Item expen. dat. uni nuntio qui portavit una litteram Valvesone ff xij.

Item expen. pro mittendo una literam Brugnerio que veniebat de Spilibergo expte dnorum ff vj.

Item expen. pro mittendo una literam Brugni qui veniebat de Valvesone expte illorum dnorum ff vj.

Item expen. pro mittendo in una nocte quatuor nuntios qui portabant litteras dnum sunt planiter scilicet quod dicebat quod dno Tristanus veniebat Sacile ff xxxvj

Item expen. pro mittendo una litteram dno Bartolameo de Pulcis ff vj.

Item expen. de mandato dni Rovereti pro mittendo una litteram illis dnis de Pulcis ff vj.

Item expen. pro mittendo de nocte una litteram Pulcis ff viij.

Item expen. pro mittendo de nocte Castion pro sciendo si sentiret dnum Tristanum venisse Zopola aut debere venire dat. duobus nuntijs ff xxxij

Item expen. dat. uni nuntio qui ivit ad sciendum si dno Tristanus recessat de Zopola ff xij

Item expen. penultimo mai dat. uni nuntio qui portavit una litteram Valvesone ff xij

Item expensis pro mittendo unam litteram Burmij pro Rasione predicte lite ff 6

Item expensis pro mittendo unam litteram Burmij quia missi de nocte
pro stafeta ff 9

Item expensis datis Casio pro 1 alia littera quam portavit Burmium
que venerat de Spilimbergo ff 6

Item expensis datis stafetasio preconi qui portavit unam litteram de nocte
Burmij qui dirigebat Burmienses pro dominum Vincislaum ff 12

Item expensis datis Dunco Ciciliano qui portavit unam litteram Burmij
qui dirigebat pro dominum Cumbrete et Bertrum de pulcr sar
Jacobum de Vallesorio qui erat Comunitatis ff 12.

Item expensis de mandato domini potestatis pro littera missa pulcr
illis duobus ff 8 datis Dunco Cicilie

Item expensis datis uni nuncio qui portavit unam litteram pulcr
missam illis duobus expensis dicti Comunis ff 8

Item die xiiij Julij expensis datis Dunco Ciciliano qui portavit
unam litteram expensis duorum de Spilimbergo et de Vallesorio
et ea portavit die xiiij eodem usque Burmij expensis domini Vin-
cislai de Spilimbergo ff 12 par

Item eodem die expensis datis Bertho Betti de nocte qui portavit
unam litteram Burmij qui venerunt de Vallesorio et de Spilim-
bergo ff 8

Die xviij Julij pro incanto in judicio presentibus Antonio Bulasio et Antonio
\+ Precone. Et Aloysius Nicolaus Blavius de Uladelt fuit condempnatus
ff x l quia revocavit pignus preconi ad petitionem domini

Die 6 Septembris pro incanto in judicio presentibus Opiato et Antonio precone
\+ Et Alloysius Andreas de ultra aqua fuit condempnatus ff x pro
qui dedit dapnum in campo Hemmerardi ultra ... ...

Die xviij Septembris pro incanto in judicio Pezolus Casi fuit condemp-
natus ff x par quia dedit dapnum in campo ... de ...

Die ... Octubris pro incanto in judicio magistri Nicolusij ... de ...
fecit ... de ... quatuor quia ... decem ...
in ... zelio et ...

Item expens. dat. Johanni de Armagio qui portavit unam valuesoy
de mandato dominorum ff xvj

Item expens. dat. Johanni de Nale qui portavit litteras Brugnerie ex
vicibus ff xxiiij

Item expens. dat. Bartolameo Betti qui ivit in servitium dominorum quattuor
vicibus Brugnerie — ff xxv

Item expens. dat. Antonio Jacomi qui portavit litteras Brugnerie
et Pultinii septem vicibus sol. xlij

Item expens. dat. Vitaliano qui tribus vicibus ivit Pultinum ff xxij

Item expens. dat. Marcutio de Zilo qui portavit unam litteram Pul. et
ff xvj

Item expens. dat. Tayamito de ultra aqua qui ivit duabus vicibus
Valuesoni ff xxxij

Item expens. pro mittendo duas litteras Oplimberg duabus vicibus ff xxxij

Item expens. pro mittendo duas litteras duabus vicibus Valuesoy ff xxx

Item expens. dat. magistro Johanni Zeno quas expenderat in servitium dominorum
pro nunciis missis ... ff xvj

Item expens. dat. magistro Druco Siciliano qui fuerat pluries et pluries
in eundo Brugn. Pult. Oplimberg Valuesoy et Castion et pro re
facta ratione pro magistro Johanne de Zeno ... ff x

Item expens. pro mittendo unam litteram Pult. qua plumbat ff viij

Item expens. dat. Tondrelo qui portavit unam litteram ... ff xij

Item expens. dat. Druco Siciliano qui fuit duabus vicibus Oplimberg ff xxxij

Item expens. dat. magistro Druco predicto qui fuit Valuesoy ff xvj

Item expens. dat. dicto Druco qui ivit Amay super facto lapidum ff viij

Item expens. dat. pro portando unam litteram Pult. pro facto lapidum ff viij

Item expens. pro portando ... litteras Brugn. ff viij

Item expens. pro mittendo unam litteram Brugn. ff vj

It. expens. dat. dicto Dinco q. ivit p. villas purzilany p. faciendo
scrutinare fures ff 6

It. expens. p. faciendo aptare ponte superiore p. asidibus lignarie
clavis et magistro et p. feramentis in medio lib. xx par.

It. expens. dat. Dinco siciliano q. ivit Salusson duabus vicibus
cu litteris ff xxxij

It. expens. dat. Stephano mayani q. portavit una litteram Brug.
ff

It. expens. p. salario potestatis — lib. x

It. expens. p. salario notarii — lib. xx

Aº mº Nono Indictione secunda die sabati xx aprilis. presentibus in foro
ubi redditur ius. presentibus magistro Iohanne Zenni. magistro Alberto de
Pizolo ... Zenati. Petro ... Vincenzi. magistro Daniele Philippino de
... Iohannis piteti. Zulio meneli. de ... Antonio filio dicti magistri
Danielis. Petro de plebe. Petro Iohannis del Riza. Bartolameo dicti
Et alibi ... in anno millesimo sexto indictione xv in foro ... Agnete
Iohannes ... magistri Antonii de sancta lucia districtus ...
fraudasse ... multa super foro predicto ... fraudatione
fuit bannitus de districtu ... de ... [illegible]
proclamatione factam et consuetudine ... multa magistri
Antonii ... dicti Iohannis facit ... predicto ... de dicto
... et ... et petru Iohannis de ...
in ...

Eodem anno indictione die ... ad domum mea nova. presentibus testibus ...
Et alibi ... magister Antonius ... dicti Iohannis ...
... ... filio ... nunc ... et ...
... ... de ... ... duo ...
de ... pro se et ... patris et ...
et ... et ... dicti Antonii de ...
... dicto Antonio ... predicto ...
et ... et ... ut ... cancellatum
...

In xpi noie amen

Note Infrascripte fuit condempnationes facte sub Antonio filio mei Desiderati nobilis
potestate Pinguenti presente per spectabilibus dnis Antico et Enver-
do Coprntich de Puzil in MCCCCLXVIII° octavo Indict prima

Primo ultimo Jan Gregoria de Palsis fuit condempnatus in libr V
par qa dix verba iniuriosa Zaninsio Cortelario coram dno
Eo die idem Gregoria fuit condempnatus in sol xl qa evagi-
navit cultellum et Zaninsium fabrum

Die XV marcii Puzil in iudicio Gruatus de Puzil fuit
condempnatus sol XXV par qa vendidit vinum ... porta-
vit ad manum et Gruaz fideiussit pro

Eo die idem Gruaz fuit condempnatus sol XXV par qa dix verba
iniuriosa Leonardo filio Zaninsini

Die XVII marcii Puzil in iudicio Meniginus filipi de
Vilasaura fuit condempnatus in sol XXV par qa sgarbu-
ynavit se cum Iohe de Vale et magr Pizolus fideiussit pro
Eo die et loco idem Iohes de Vale fuit condempnatus in sol XXV
par qa se sgarbuynavit cum dicto Menigino et Perisinus
filipi fideiussit pro

Die X mai Puzil in iudicio Antonius Caza fuit condempnatus
in libr quinque par qa misit manum pectus in platea Puzil
per familiarem dni Gueceli

Eo die Bolamens del Bet fuit condempnatus in sol xl par qa
dix verba iniuriosa Andree filio Daniclis Vanerini

Eo die Zulianus filius q Cisenti fuit condempnatus in sol xl par
qa se sgarbuynavit cum Petro filio Septimini et Daniel de
Villa filius q Nicolusii fecit fideiussit pro

Eo die pbr Antonius de Vouredo fuit condempnatus in sol xl
qa traxit cultellum et Zanpetrum

Eo die Nicolusa uxor q Clareti fuit condempnata sol xl qa dix
iniurias uxori magri Danielis Quliyach

Die ultima Augusti Zuletus [illegible] fuit condempnatus libr. xl
quia revelavit pignus [illegible] ad petitorem uxoris [illegible]

Eodem die magister Daniel [illegible] fecit verbum [illegible] uxore & filia
quia accepit unam gallinam violenter & domo [illegible] Clareti

Eodem die Antonius Orthenamarson fuit condempnatus in sol. x pro eo
quia dedit dampnum in campis magistri Bernardi

Eodem die idem Antonius fecit verbum & filia [illegible] parum [illegible] eius
uxore quia dixit [illegible] iniuriosa uxori Bernardi

Eodem die Johannes de Ursano fuit condempnatus libr. xl pro rumore
facto cum Johanne de Vale et [illegible] morti fideiussit pro

Eodem die Johannes de Vale fuit condempnatus libr. xl pro rumore
facto cum Johanne de Ursano, et [illegible] filipi fecit [illegible] pro

Eodem die Damianus Zagi fuit condempnatus sol. x quia [illegible] porcus
fecit dampnum [illegible]

Eodem die Lazarus de Pallis fuit condempnatus in sol. x pro eo quia dedit
dampnum cum bestiis suis Marcucio de Porticu

Die xv Septembris Dominicus Clipeti fuit condempnatus in sol. x
quia de nocte levavit scala [illegible] ne supercustodes possit
ibi accedere [illegible] Zancani fideiussit pro

Eodem die Daniel [illegible] fuit condempnatus in sol. x pro eo quia cum
bestiis dedit dampnum [illegible]

Eodem die Petrus Rapacij fuit condempnatus sol. x pro eo quia
[illegible] in [illegible] Stephanu del Mon

Eodem die Zilius Menuli fuit condempnatus sol. x pro eo quia de
nocte levavit scala ne supercustodes irent pignoratum [illegible]

Eodem die Petrus Vincencij fuit condempnatus in libr. [illegible]
quia vendidit vinum sine pone admaium et Antonius
[illegible] fideiussit pro

Die xi septembris pro curia in iudicio Zanussius fabri de [illegible]
fuit condempnatus in sol. trex xl. quia traxit cultellum contra
[illegible] de [illegible] set Zanulinus [illegible] [illegible] desideratus pro

Eo die Nicolussius de [illegible] de [illegible] fuit condempnatus sol. xxi
par. quia dixit verba iniuriosa Antonio de plebe magistri [illegible]
[illegible]

Eo die idem Antonius fuit condempnatus sol. xxi quia dixit verba iniuri-
osa dicto Nicolussio et Dominicus de plebe [illegible]

Eo die et loco Cristianus filius Zuleti fuit condempnatus in
lib. viii par. quia percussit [illegible] cum effusione san-
guinis et [illegible] Dominicus Mozabei fideiussit pro

Die xxviii septembris magister Tibaldus fuit condempnatus in libris
par. quia percussit Iacobum [illegible] de [illegible] et Zanussius eius filius
fideiussit pro

Eo die Zanussius fabri fuit condempnatus in sol. xl. quia percussit Io-
nes Tomezanus et Antonius [illegible] fecit [illegible] pro

Eo die [illegible] [illegible] fuit condempnatus in sol. x quia dedit
[illegible] [illegible] [illegible]

Eo die Zanussius magistri Tibaldi fuit condempnatus in trex xl.
quia dixit verba iniuriosa Septimino fabro

Eo die idem Septiminus fuit condempnatus xxi sol. par. quia
dixit verba iniuriosa Zanusio Tibaldi

Die xvi augusti pro curia in iudicio Tomasius [illegible] de [illegible]
fuit condempnatus in lib. tribus par. quia percussit Petrum [illegible]
et Antonius [illegible] fideiussit pro

sub pena magistri [illegible] debet pa[illegible]

Eo die et loco Petrus [illegible] fuit condempnatus in lib. [illegible]
[illegible] quia percussit [illegible] Tomasium

Eo die et loco Andreas Septimini fuit condempnatus in
trex xl. quia [illegible] in [illegible] [illegible] Tomasium [illegible] [illegible]

[illegible] lxxi [illegible] vi [illegible] vii

Die xvj Julij p[er] cur[iam] in iudicio. mag[iste]r Laurentius Sclauus
de Verano fuit condempnatus in libr[is] v p[arvorum] q[uia] vocauit
Nicolaus del Campo falsum et

Die sexta aug[usti] p[er] cur[iam] in iudicio p[rese]ntib[us] Raymundo Mayno et
alijs Zanetum de p[er]cur[iam] fuit condempnatus sol[idis] xl q[uia] luxit
in die et co[n]silio

Eo die et loco testib[us] et alijs Paulus Barberius fuit condempnat[us]
sol[idis] xl occ[asio]ne p[re]d[ic]ta et Segna fideiubsit pro

Eo die et loco testib[us] et alijs Segna de Palsio fuit condempnat[us]
sol[idis] xl occ[asio]ne p[re]d[ic]ta et id[em] Paulus fideiubsit pro

Die xiij d[ict]i aug[usti] mag[iste]r Dan[ie]l Pilipanus fuit condempnatus in
libr[is] p[arvorum] q[uia] dix[it] v[er]ba iniuriosa magistro Pizolo eidem et
Antonius eius filius fideiubsit pro

Die xxvij aug[usti] p[er] cur[iam] in iudicio. Jacobuza uxor Petri de Plebe
fuit condempnata in sol[idis] x q[uia] acusauit Zanussium Valentini et ei
certas [illegible] et non p[ro]bauit

Eo die et loco id[em] Zanussius Valentini fuit condempnat[us] in libr[is] p[arvorum]
q[uia] dix[it] v[er]ba iniuriosa d[ic]te Jacobuze. et Stephanus pro fideiub-
sit pro

Die sexto aug[usti] Tomasius Armitanus fuit condempnat[us] in libr[is] iij
q[uia] p[er]cusit Petrum Nigoti et Antonius p[re]d[ic]tus fideiubsit pro

Eo die id[em] Petrus fuit condempnat[us] in libr[is] p[arvorum] q[uia] p[er]cusit
eundem Tomasium

Eo die Andreas Septimum fuit condempnat[us] in sol[idis] xl q[uia]
eyecit in terra eunde[m] Tomasium et Nigotus fideiubsit pro

Die xxij Septemb[ris] p[er] cur[iam] in iudicio. Andreas Pelegrini
fuit condempnat[us] libr[is] iiij[or] sol[idis] q[uia] denunsiavit lumen in eius domo
de nocte et Segna fideiubsit pro

Eo die Segna de Palsio fuit condempnat[us] lib[ris] iiij[or] sol[idis] q[uia] fecit
lumen [illegible] et id[em] Andreas fideiubsit pro

Eo die Iacobus de Barubeo fuit condempnat[us] libr[is] iiij[or] sol[idis] q[uia] lum[en]
et Pizolus eius fideiubsit pro

Eo die et loco Zanussius [illegible] filius [illegible] condempnat[us] libr[is] iiij[or] sol[idis]
occ[asio]ne p[re]d[ic]ta et id[em] Pizolus fideiubsit pro

Eo die Raynaldus fuit condempnat[us] [illegible] p[ro] v[er]bis iniuriosis
dictis Actuo Brunn[i]

Die viij Novembr. presentibus in Judicato Francischutus zuleti fuit condempnatus sol. x. quia eius asinus dedit dampnum in mileo vitalian

Die vij Junij presentibus in Judicato presentibus bertulo Betti stephano preone et aliis. martinus Rica fuit condempnatus ff x. pro quo ... reperi... fuerunt in campis ... et ... et Andreas fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis ... Andreas de ...rano fuit condempnatus ff x. ... et ... martinus fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis ... fuit condempnatus ff xx. quia eius boves dederunt dampnum in ...

Die xiiij Junij presentibus in Judicato presentibus in Judicato presentibus magistro Antonio ... preone et aliis ... fuit condempnatus libras iiij ... de nocte in ... et paulus barbarus fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis paulus ... fuit condempnatus libras iiij ... et ... fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis ... de ... fuit condempnatus libras iiij ... et zunol fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Antonius ... fuit condempnatus libras iiij ... et ... fideiubsit pro eo

Eo die et loco testibus et aliis Nicolaus pasqualis fuit condempnatus libras iiij voluit ... predicta

Item Nicolaus zunol fuit condempnatus ff x quia ... in tempore laurenci de portumo

Infrascripte sunt expense facte per magistrum Iohannem Coiati(?) pinzil regente
pro Ugucione domino Gaytan et Bindine comitibus de Pinzil in
anno iiij indictione tercia

Primo expense pro uno de portum qui portauit una literam Magnifico
domino Comiti de Orthinburch usque Ciuitatem lib. v par.

Item expense pro duabus vicibus pro mittendo literas Puluil ff xiiij

Item expense pro mittendo una literam Brugh ff v

Item expense pro uno allio nuntio qui iuit Puluil ff vij

Item expense pro uno nuntio qui de nocte portauit una literam
Brugh ff vij.

Item expendidi datum nuntio Henricardi qui portauit una literam
qui venerat de Valuesoh Brugh de nocte ff viij

Item eadem nocte expense pro mittendo Dincum de Medio et
nepotem Tomasij de ... cum una litera usque ... ff vij.

Item expense pro faciendo aptare domuncula ubi custodes stant
in porta inferiore ad faciendum custodiam ff xxxij.

Item expense de mandato domini Guarnerii datum Danieli Falcon
qui iuit pro porta domino Ciuitatensi ff xl

Item expense pro faciendo honorem nuntio qui veniebat de Montefaltari
et portauit literas qualiter dominus Corradus ... castrum
ff viij

Item expense pro faciendo aptare porta superiore et pro una claua
sol. x.

Item expense datum filio Zanulini qui iuit Puluil iiij vicibus
ff xxviij

Item expense datum Antonio Ferrarij qui portauit una literam Brugh
ff v.

Item expense datum dicto filio Zanulini qui ... portauit una literam
Brugh ff v.

Item expense datum Antonio Pitoni qui portauit una literam de nocte
Brugnerae ff x

It. expen p mittend duas litas duab vicib pulc ff xiiij
It. expen p mittend vna litam de nocte pulc ff viij
It. expen p mittend Antoniu prone duab vicib pulc ff xiiij
It. xxviij mensis expen p mittend vna litam dno Comiti de Oettinghen libe v ff x
It. expen p asseribz et lignam paptatib p ponte superiori emptis ad fideratio ff L
It. expen p duab asseribz vna p pustla et alia sup portam p opturando fo rua ff xx
It. expen p clauis et illis q aptauerunt ibi ff xliiij
It. expen p mittend vna litam Brugh ff v
It. expen dat tayrinto q portauit vna litam Brugh ff v
It. dat Albricio q portauit vna litam Vinario ff vij
It. expen p mittend vna litam Brugh ff v
It. expen p tela p faciend quatuo pencellos dud dno Guerello mit ad festu portugh ff xx
It. expen p vno nuncio q mit Spilmbgh intimatu p cetho de manzatorib venat dari ff xx
It. expen p vno nuncio q mit pulc ff vij
It. expen p vno nuncio q mit Brugh ff v
It. expen p vno nuncio q mit Stras ff v
It. expen de mandato dnor ppte vnu nunciu q mit Cunicl dus ff xx
It. expen dat Jacobo almond q portauit duas litas pulc ff vij
It. expen dat Antonio pcori q de nocte duab vicibus mit pulc ff xvj

It. expen. dat. zanolo q portavit una litteras pulc. ss vi

It. expen. dat. Nicolusio Stephani de mon. Odorico ...
...
q pluribus noctibus iverunt ad scolta sup. ... hospital
baculi libr. vi par.

It. expen. sol. xiiii dat. Ferancii q duabus vicibus ivit pulc.

It. expen. sol. v dat. Antonio de plebe q ivit Utinum

It. expen. sol. xiiii p faciendo aptare pont. superiorem

It. expen. ss v dat. Ferancii q ivit Braygnesas

It. expen. ss xl dat. duo[bus] Camerariis p uno nuncio que dum
misserunt Civitatem Austriae

It. expen. libr. iii ss x p vino et candelis qn dno Corrado
et illi de Glemona venerunt hic et de dum dn Od-
oricus et alii Nobiles faciebat colacionem de mandato dnor.
... Camerarios et Consili

It. ss xx expen. p una carreta p conducendo arma dum duo
Consilio ibat cu gentibus qn fuit ... in Glemona

It. expen. sol. x dat. Ferancii q ivit Sacil.

It. expen. sol. x dat. uno nuncio q de nocte portavit una
litteras Braygnesas

It. expen. sol. v p uno nuncio q ivit ... i litteras

It. expen. sol. vi p i asside et clavis p aptando ponte superiorem

It. expen. p faciendo aptare ... ss iiii

It. expen. de mandato dnorum p uno nuncio q portavit una
litteras Spilimbergii intimando de ... dnus de pulc.
ut ... Glemona ss xxxvi

It. expen. p duobus nunciis missis ... et ... missio
... ad ... de gentibus que venerat ...
... ss xx

It. expen. p quatuor nunciis missis Braygnesas in quatuor vi-
cibus ss xx

It. expen. dat. Urbano q portavit una litteras Braygn. ss v

Item expensas pro duobus nuncijs missis brugnicias cum litteris ss x
Item expensas pro tribus nuncijs missis pulch. cum litteris duobus ss ss xxij
Item expensas datas magistro ... scori qui portavit una litteras pro ... ss v
Item expensas pro uno nuncio qui ivit ... ss v
Item expensas pro uno nuncio qui ivit ... cum i littera ss v
Item expensas pro uno nuncio qui ivit brugnicia ss v
Item expensas pro aptando ponte et cadena pontis ss xx
Item expensas pro uno nuncio qui portavit una litteras de nocte pulch ss viij
Item expensas pro uno nuncio qui portavit una litteras de nocte brugnicias ss vj
Item expensas pro duobus nuncijs missis brugnicias ss xij
Item expensas pro uno nuncio qui portavit una litteras brugn. ss v
Item expensas sol. xx ... datas Antonio de ... qui cum nuncijs venerunt ... vigilijs ... ...
Item expensas sol. v datas uni nuncio qui ivit brugnicias
Item expensas ss xij datas duobus nuncijs qui de nocte iverunt brugnicias
Item expensas ss v pro i nuncio qui portavit una litteras brugn.
Item expensas ss xij datas duobus nuncijs qui portaverunt de nocte una litteras brugn.
Item expensas pro faciendo aptare ... pontis ... et clavi ss viij
Item expensas sol. v datas uni nuncio qui portavit una litteras brugn.
Item expensas sol. tres datas uni nuncio qui portavit una litteram ...
Item expensas sol. ~~tres~~ v pro uno nuncio qui portavit una litteras brugn.
Item expensas sol. xx pro i nuncio qui portavit una litteras ...
Item expensas sol. x datas duobus nuncijs qui iverunt duabus vicibus brugn.
Item expensas sol. vj pro sex ... ... pro ... ... in turri

Item expens sol. xx pro carta ad scribendum literas et alia pro domino

Item expens sol. v pro uno nuncio qui portavit unam literam ...

Item expens sol. vj pro duabus bozis malvasie pro domino

Item expens pro vino pro duce ff viiij

Item ~~eadem die~~ expens pro j nuncio qui ivit ... ff iij

Item expens pro duobus nunciis quos misi duabus vicibus Padua ff x

Item expens pro pisis missis Padua apud ambasiatores ibat Bononiam lib. iiij ff x

Item expens pro uno nuncio qui ivit Brugis ff v

Item expens pro aptando porta pro clavis ff v

Item pro mittendo unam literam Brugis ff v

Item expens pro mittendo unam literam Brugis ... venerat de ... ff v

Item expens pro aptando porta superiore pro assidibus et clavis ff viij

Item expens pro salario desiderati notarii lib. xv ... pro ...

Item expens pro salario mei potestis lib. x

Anno xiiij° die x indict. sexta

Vie beda fol. preczil in plateis penes domum mei Iohannis not. Avocs
nuncius et pro nunc preczil retulit m nor se de mandato dominorum
rectorum ducatus et speciali magistri iohannis de Zeno potatis preczil
[illegible] alta voce clamasse per loca consueta et statuta
observata sub aliis potatis sint roborata et observata sub ipso
magistro iohanne potate

Sub s. Andrio potate

Anno xiiij° indictione sexta. Die xx febr. preczil sub Andrio
potate retulit in presentia (?) mei notarii
Stefan pro nunc preczil super platea
se de mandato spectabilium dominorum [illegible] statuta [illegible]
preczil proclamasse alta voce per loca consueta [illegible] fuisset observata sub [illegible]
[illegible] in die [illegible] sub isto potate
[illegible] potatis debeat observari [illegible]

Millo iiij viiij indict prima die ultra [illegible] puzzil subauditorio eccle sancte Marie Antoni [illegible] et pco eiusdem puzzil retulit michi not se de mandato [illegible] dnor comitu de puzzil et [illegible] Danielis de [illegible] potestat [illegible] alta voce preclamasse ut moris est quod oes preclamatores et statuta que fuerunt observata sub aliis potestatibus debeat observari et robora [illegible] sub ipo [illegible] Daniele

Millo iiij viiij indict sexta

Die prima febr. puzzil subauditorio eccle sancte Marie [illegible] Danielle [illegible] Nicolao [illegible] et Nicolao [illegible] et aliis Antoni [illegible] et pco [illegible] puzzil retulit in desiderato not et officiali [illegible] se de mandato [illegible] dnor comitu de puzzil ac [illegible] Antonij [illegible] potestatis puzzil alta voce in [illegible] locis [illegible] puzzil preclamasse ut moris est quod omnes preclamatores statuta et ordinamenta que fuerunt observata sub aliis potestatibus sint roborata et valida sub ipo [illegible] Antonio.

[illegible] indict die xxviij [illegible] puzzil sub auditorio eccle sancte Marie coram predicto potestate et [illegible] predictus Antonius [illegible] et officialis retulit in desiderato not se de mandato predictorum dnor et [illegible] potestatis in puzzil in [illegible] locis alta voce [illegible] preclamasse quod [illegible] vendet [illegible] vel [illegible] alicui forensi [illegible] dnor [illegible] xxv [illegible] et [illegible] bladu sine [illegible] bladu et boves [illegible] et [illegible] xxv [illegible] si [illegible] fuerit [illegible] et si postmodum [illegible] vendere [illegible] xxv [illegible] si aliquis acciperet [illegible] ab aliquo forense [illegible] bladu ab ipso et [illegible] puzzil et [illegible] modum possit fieri [illegible] de puzzil vel [illegible] acciperet [illegible] quinquaginta [illegible] et totum bladu emptum sit dnor predictor

Die prima julii pungal in judicio presentibus antonio mercatoris nicolao ... antonio ... testibus Et alijs Antonius pro pretis de mandato ipsius potestatis et iuratorum clama ... hodie ... et tertio antonium parentum ut compareret coram dicto potestate et predictis suis juratis ad faciendum eius excusationem super predicta accusa et non comparuit Et ibidem prefati iurati pro suam sententiam fecerunt secundum statuta ... statuerunt terminum dicto antonio parento ... predicta accusa ...

Die quarto julii pungal in judicio presentibus magistro daniele ... pizolo ... testibus Et alijs Coram dicto potestate suisque juratis antonius pro pretis retulit in desiderato nostri ... se laudo et sententia predictorum juratorum alta voce proclamasse antonium parentum ut compareret ad faciendum eius excusationem super accusa data contra eum per dominam filiam ... predicta et non comparuit prefixo termino Et ibidem prefati jurati laudo et sententia fecerunt secundum statuta statuerunt terminum dicto parento ... ad comparendum ... et ... prefixo termino

Die ... julii pungal in judicio Coram dicto potestate ac ... et dicto ... suis juratis ipso sedentibus ad bancum juris antonius pro ... pungal retulit in desiderato nostri et officiali ipsius ... se de mandato ipsius potestatis laudo et sententia predictorum suorum juratorum primo secundo et tertio alta voce clamasse antonium parentum quatenus hodie pro tertio termino presentialiter compareret de ... coram ipso potestate et dictis suis juratis ad faciendum eius excusationem et defensionem super accusa data contra eum per dominam filiam ... de ... qui non comparuit prefixo termino Et ibidem ... prefatus potestas ... ab ipsis juratis ... per sententiam ... ipso iurati noluerunt audire statutum ... dixerunt ... nolle audire ... et voluerunt ... terminum pro quarto socio qui non erat ... ... subscrips

[Left margin: Accusa / dnice Sidelato / Ricamine / Negrini de / Barubeo / et parrig]

[Left margin: Pass. et / Antonii / Parenti]

Eodem anno indict. die [illegible] mensis junii in villa de Barubeo in cortino
sitato [illegible] [illegible] accusatricis presentibus magistro
tomasio medico, henrigeto dicto [illegible] et daniele [illegible]
juratis [illegible] testibus et aliis constituta co-
ram sapienti viro [illegible] hon. potestate [illegible] et ead.
delato [illegible] pane desiderato nob. [illegible] sibi fecerat au-
tonus parentus [illegible] accusando dixit [illegible] die [illegible]
[illegible] ipsa [illegible] cum bestiis [illegible] ad [illegible] in loco no-
[illegible] et filii antonii parenti erat [illegible] et stando
sic supervenit idem antonius parentus et mandavit eius
filio [illegible] ut [illegible] abiret [illegible] et dum [illegible]
[illegible] antonius parentus cepit eam dicendo [illegible]
et [illegible] de [illegible] et plura sibi promittendo et subito
ipsa incepit clamare [illegible] et ipse [illegible] eam [illegible]
volens eam violare et posuit sibi ad [illegible]
[illegible] quod habebat [illegible] et [illegible]
ipsa clamabat ipse sibi ponebat [illegible] in ore et [illegible] ipsa
[illegible] et [illegible] et ipse [illegible] accepit [illegible]
[illegible] sibi de [illegible] caput et fecit sibi
[illegible] effusione sanguinis [illegible] et [illegible]
eam [illegible] cum effusione sanguinis et sic ipsa [illegible]
[illegible] potuit eam fugit et [illegible] aufugit [illegible]
[illegible] dum potestati [illegible] sibi faceret iustitiam [illegible]
monitus et interogata [illegible] potestatem si ipsa [illegible] sibi aliquid [illegible]
[illegible] dixit [illegible] non habuit [illegible] ipsa [illegible]
[illegible] sicut [illegible] ipsa se [illegible] et [illegible]
sit sibi [illegible] quod ipse ponebat [illegible]
de eam sicut [illegible] dei ipsa se adiuvavit et [illegible]
[illegible] ducatis

[Heading, partly struck through: Die ~~[illegible]~~ xxvi junii]

[illegible] juxta [illegible] presentibus antonio [illegible]
nicolao [illegible] testibus et aliis [illegible]
retulit in [illegible] desiderato not. et offic. [illegible] se de mandato
[illegible] ipsius potestatis [illegible] juratores [illegible] daniele
[illegible] henrigeto et [illegible] [illegible] [illegible]
alta voce [illegible] [illegible] filius [illegible]
barubeo [illegible] et ipsum antonium parentum dedisse quadam
accusam ut [illegible] et [illegible] non adest ipse
[illegible] secundum forma statuti [illegible] terminus [illegible]
dicit ad [illegible] coram [illegible] potestate et [illegible] juratis
ad faciendum [illegible] super dicta accusatione [illegible] et
hoc primo termino

M ccccº quarto Indict. xiiij die ultima Januarij Puzzil sub audientio

ecclesie sancte marie. Antonius preco comunis Puzzil retulit in desiderato

not. se de mandato nobilium dominorum comunis de Puzzil alta voce

proclamasse per omnia statuta et proclamationes ac quecumque alia documenta

que fuissent sub preteritis potestatibus sunt reborata nunc et confirmata sub

comuni domino Zanpetro hodie potestate Puzzil etc.

6

Supradictis millesimo indictione die viii augusti puzzil super pla-
tea Antonius preco predictus retulit michi desiderato
notario se de mandato suprascriptorum dominorum comitum de puzzellis
super platea et aliis locis intra puzzil alta voce
preconizasse quod nullus civis vel forensis non audeat portare
nec exportare sale nec vendere alicui extra comitatum
ducatum vel portet aliqua grassa uticale sub pena
librarum xxv pro qualibet vice quotiens ad noticiam dictorum dominorum
pervenerit

Millesimo quadringentesimo quarto indictione xii die ultima februarii puzzil
in domo mei notarii infrascripti. Antonius preco communis puzzil retulit
mihi notario se de mandato provide viri Dominici de Casapria potestatis
puzzil intra loca more solito preconizasse quod omnes proclamationes
et statuta que fuissent reformata sub aliis po-
testatibus sint reformata sub isto potestate semel bis et tercio

Eodem anno indictione die xv iulii. Idem preco retulit mihi notario infrascripto
se de mandato dominorum comitum et ipsorum plebani potestatis in
talibus locis preconizasse intra puzzil quod nullus civis vel forensis
puzzil vel districtus non audeat portare bladum vendere
cuiusque conditionis de districtu puzzil quod si portaverit super pena
amittendi bladum et librarum xxv. si non venderet in curia. amittere
bladum curiis et boves et librarum xxv. si non venderet ali-
cui forensi et ipsum bladum portaverit extra districtum condempnetur
ipse portans et vendens in librarum xxv pro quolibet blado
dummodo. Si non aliquis emeret bladum pro aliquo forensi pro
mercimoniando extra in puzzil condempnetur in librarum L pro qualibet

d(ict)o an(n)o i(n)dict(ione) x die xxi Julii coram [illegible] ad sedem [illegible]
[illegible] in(con)t(r)a [illegible] testib(us) et aliis constitut(us)
[illegible] d(i)c(t)e p(otest)ate [illegible] Catarina uxor Ni-
collay del campo et [illegible] filii dicti Nicolay et [illegible]
delato sac(rament)o [illegible] n(ost)r(o) [illegible] de veritate dicenda sup(er) [illegible]
more [illegible] simul die [illegible] xviii Julii [illegible]
[illegible] cat(a)rina [illegible] d(e)n(ar)ii [illegible] domu(m)
invenit lectu(m) suu(m) totu(m) laceratu(m) [illegible] dicto [illegible]
et [illegible] tu(m) maladetti [illegible] invenire [illegible] lecto
et sic [illegible]

Anno eodem die prima marcii Puzzil sub audientia ecclesie
beate marie. Dominicus pro tunc Puzzil retulit in
... de mandato dominorum Comitum de Puzzil et ...
... hodie potestatis Puzzil proclamasse super pla-
tea alta voce more solito ... statuta et proclama-
tiones que fuissent sub alliis potestatibus debeat custodiri
sub isto potestate et ... observari ... fuit ...

dixit ite nolite facere misericordia mee uxori / et subito unus venit
ad eum cum uno torsono lumine / et dedit sibi in corpore
et duo alii dederunt sibi de duabus [illegible] super caput
cum maxima sanguinis effusione / et ipsa incepit fortiter
clamare credendo ipsum Laurentium esse mortuum [illegible] iam
[illegible] acciderat / ad hoc ut alii currerent ipsi [illegible]
post eum / et dederunt de una lancea super spatula dextra / et
de una / alia super caput cum effusione sanguinis / et [illegible]
uxor venit et rupit cingulum et fregit / et asportavit
unam bursam sibi in qua erant sex ducati auri / et [illegible]
monete. unum [illegible] cum anulis et unum [illegible]
[illegible] sicut [illegible] cum [illegible] et [illegible]
super [illegible] Interrogatus si cognovit ipsos dixit quod non eo quia
erat nox. Interrogatus de [illegible] primo erat inducta dixit non
posuisse mente propter timorem quem habuit etc.

4

ãi mi° [illegible] Indiction viii die xxi marcij [illegible] in Judicio [illegible]
[illegible] dne [illegible] [illegible] phlippo in hendrici et [illegible] [illegible]
iuratis Constitutus in Judicio [illegible] cora [illegible] viro [illegible]
[illegible] del zeno [illegible] potate laurencius [illegible] petri de [illegible]
[illegible] in villa de [illegible] pro et [illegible] delato sacramento [illegible]
[illegible] de vulneribus sibi commissis sup strata de nocte die xi mensis
marcij sub villa de Ronchis [illegible] sac [illegible] fecit [illegible]
odio amore et timore tale fecit acusatione [illegible] dn ipo die
[illegible] ipse vna cu eius vxore et inde recessisset de soci
[illegible] cu georgio [illegible] de fontefrigido et cu fuerunt in
fontefrigido hora tarda voluit ibi cu dicto georgio stare
et venies ult subito citra fontefrigidu invenit quatuor
socios et venerunt de societate usque sub villa de Ronchis
et illi socij inceperunt [illegible] [illegible] subpono delaz eius
vxore et ille nolens tale [illegible] iniuria [illegible] venit et
dedit sibi de torsono [illegible] lancere incorpore et duo alij
dederunt sibi de duabus [illegible] sup capud [illegible] [illegible]
et de ipo michil [illegible] et [illegible] concurrit sangwis
tale [illegible] [illegible] michil [illegible] et post nouz [illegible]
post eius vxore [illegible] dederunt sibi de una lancea sup capud
cu [illegible] sanguinis tale [illegible] accidit et [illegible] acceperunt
sibi [illegible] [illegible] erant [illegible] [illegible] [illegible] duos [illegible]
[illegible] ligatu cu [illegible] [illegible] et alijs [illegible] et acceperunt
[illegible] cu [illegible] [illegible] pendente [illegible] erant [illegible] [illegible] et
tale tres [illegible] [illegible] cu [illegible] et [illegible] [illegible] et ita
ipa eius [illegible] [illegible] portavit usque in villa Ronchis [illegible]
fecit alios [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
alias [illegible] [illegible]

Eo die et loco testibus et alijs Caterina [illegible] de croatia
et vxor dicti laurencij sup predictis Constituta cora dictis [illegible]
iurata et eide delato sacramento [illegible] [illegible] sacramento
remotis odio amore et timore dixit et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] die xi° marcij [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] post [illegible] [illegible] ipa vna cu dicto laure
[illegible] viro [illegible] cu georgio [illegible] de [illegible]
te frigido et ipo georgio volente [illegible] remansisset [illegible]
[illegible] et venerunt ult [illegible] [illegible] ad domu transactu
fontefrigido quatuor socius [illegible] et sic venerunt de so
cietate usque sub villa de Ronchis et ibi ipi socij voluerunt
ipam violare et dictus laurencius volens talibus [illegible]

3

...o
...nd
...ptu

...lixp
...ps
...fikker
...udp

...pro
...ma
...no
...ny
...ha
...li
...ny
...site
...ha
...to
...pster

Ite die eodem pco retulit michi not ut s se de mandato ut s
pclamasse q nullus tpo ul psona de districtu Puzziliarum
no audeat contra lignia ex districtu Puzzil et siqs
contrafecerit incurret pena quinquaginta soldorum par et quilibet
possit accusare cu sacro et habebit medietate dicte condep-
nationis et tenebit secrete

Ite die quintodecimo mes feb Puzzil in iudicio penes
dnum magrm Bartolameum mercsalch Antonius pco
atque pdicte retulit michi not se de mandato ma-
gri Iohis de Zeno potatis Puzzil precepisse Zectuyno
dicto Sprato de Puzzil qto p se ul p alium non portaret
nove [illegible] pena et banno centum libr par no ha-
beat nec habere intendat aliquam conversationem alicuius mali
inditii nec infectus cu Iohanne not filio q Antonii
de Puzzil occaxe aliquarum verborum inter eos. Et sibi
precepisse dicto Iohanni quatenus sub pena predicta no ha-
beat conversationem mali inditii ul infectionem cu dicto
Sprato occaxe predicta. et hoc precepit durare usque ad festum
sancti Georgii proxime venturi

In xpi noie Amen 2

Anno dni millo iiij nonagesimo. Indictione septima. die octavo intrante mense febr. Dmcus pco c[ast]ri pizzilian[orum] retulit michi desiderato not[ario] et officiali ipsius castri se de mandato nobilium dnor[um] comitum de pizzil et pro dicti viri magri [illegible] zeno potestatis pizzilian[orum] sup platea more solito et in locis consuetis alta voce p[ro]clamasse q[uod] nullus ho[mo] vel psona in pizzil vel comitatu no audeat tenere aliquos in domo sua vel in taberna qui ludat vel biscazalas faciant p[er] d[ie]s vel alia re in die sub pena .xl. [soldorum] et si fuerit nox vel post octavum solis usque ad [illegible] incurrent pena libr[arum] quatuor [soldorum] et quilibet dans auxilium vel favorem dictis ludentibus [illegible] vel recedendi taxillos

Dey. vel zafanelas faciendo ludum vel lucri si fuerit dies incurrat pena xl [soldorum]. et si fuerit nox incurrat pena libr[arum] quatuor [soldorum]. vel aliter [illegible]

Ite q[uod] quilibet tabernarius q[ui] teneret vacios no tenentes plena mensura incurrat pena quinq[ue] soldor[um] et [illegible] tenut sibi frat[illegible]

Ite idem pco retulit michi se p[ro]clamasse ibidem alta voce q[uod] nullus audeat ire piscatum in [illegible] absq[ue] licentia dnor[um] [illegible] usq[ue] ad ponte damanis et siquis contra fecerit incurrat pena libr[arum] iiij et soldor[um] [illegible]

Ite q[uod] nullus ho[mo] vel psona no audeat in die nec in nocte capere p[er]dices cu[m] [illegible] seu alio [illegible] in districtu pizzilian[orum] sub pena suprascripta

Ite retulit michi idem pco se de mandato ut supra alta voce p[ro]clamasse q[uod] nullus ho[mo] vel psona de districtu pizzil no audeat ire venatum in die vel in nocte ad leporas vel capriolos cu[m] [illegible] vel laqueis absq[ue] licencia dnor[um] [illegible] sub pena suprascripta in districtu pizzil

Jn xpi noie amen

M° iiij° nonag° viij° Indict° xj. die veneris [illegible]
actum [illegible] sub [illegible] eccle s[an]cte marie [illegible]
honestis viris dnis presbro Gulielmo Lamberti et d[illegible]
michele q francisco [illegible] et Bertho fabro testi[bus]
Jllustris Excelsus et potens miles dns Lodovicus comes de
[illegible] concessit macello de [illegible] et
toti districtus [illegible] hinc ad festu car
nisprivij et de festo carnisprivij ex [illegible]
[illegible] ac [illegible] et [illegible] dictus [illegible]
[illegible] carnes ad sufficientia [illegible]
[illegible] et toti districtus [illegible]
magna et de [illegible] usque ad [illegible]
dare ad sufficientia salvo [illegible]
[illegible] petent [illegible] non teneat. salvo [illegible]
[illegible] petent carnes. Et vendere carnes [illegible]
[illegible] pro [illegible] libr. Jt carnes [illegible]
[illegible] libr infra [illegible] vendendi dare
de lacte [illegible] pro libr. Jt carnes [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vendendo [illegible] et dare [illegible]
pro [illegible] libr. [illegible] infra [illegible]
[illegible] carnes [illegible] festo
Resurrectionis dni nri yhu xpi usque ad festu aplor
petri et pauli possit vendere [illegible] pro libr et tene
[illegible] et [illegible] de bestijs [illegible] et alius
[illegible] et [illegible] et [illegible] possit sine
licentia dicti [illegible] vendere carnes [illegible]
zel et districtu sub pena libr x. [illegible] totiens [illegible]
[illegible] de [illegible] possit vendere aliquas bestias [illegible]
[illegible] sit venales [illegible] nisi [illegible]
et si dare [illegible] ab alijs [illegible] teneat [illegible]
[illegible] dare [illegible] et juste ponderare [illegible]
fecerit [illegible] [illegible] x. et si carnes [illegible]
[illegible] habeat [illegible] octo [illegible]
[illegible] et si [illegible]
forma. Et si [illegible] non teneat. [illegible]
[illegible]

373419

S[umm]a solucio[n]is lib[ri] c xv ß vi d.
lib[ri] vi iiij
It[em] Rec[epta] ... in sol[uti]o[n]e lib[ri] lxxxvi ß xvi
S[umm]a in toto lib[ri] cc xi
S[umm]a ... lib[ri] ij xvi

lib[ri] ... ß vi

1398